850/c

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b28767883

PHARMACOPOEIA

COLLEGII REGALIS

MEDICORUM

LONDINENSIS.

LONDINI:

APUD JOSEPHUM JOHNSON.

M. DCC. LXXXVIII.

28880

Imprimatur

Hic liber, cui titulus, PHARMACOPOEIA COLLEGII REGALIS MEDICORUM LONDINENSIS.

Datum ex ædibus collegii in comitiis cenſoriis, Octobris *Menſis* 5[to] 1787.

GEORGIUS BAKER, *Præſes.*

Henricus Revell Reynolds,
Jacobus Hervey,
Jacobus Robertſon,
Georgius Fordyce,
} *Cenſores.*

WELLCOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

SACRÆ MAJESTATI

SERENISSIMI CELSISSIMIQUE

PRINCIPIS

GEORGII

TERTII,

DEI GRATIA

Magnæ Britanniæ, *Franciæ*, et *Hiberniæ*

REGIS,

FIDEI DEFENSORIS, &c.

Ducis *Brunſvicenſis* et *Lunenburgenſis*,

S. R. I.

ARCHITHESAURARII et ELECTORIS,

HOC OPUS,

DENUO RECOGNITUM AC RETRACTATUM,

IPSI

TANTO GRATIUS ATQUE ACCEPTIUS FUTURUM,
QUANTO AD SALUTEM PUBLICAM ACCOMMODATIUS
SUMMO CUM STUDIO ET REVERENTIA

IN MANUS ET CLIENTELAM TRADIT

COLLEGIUM MEDICORUM LONDINENSE.

At the Court at *St. James's*, the 16th of *January*, 1788.

PRESENT

The King's Moſt Excellent MAJESTY.

Lord Chancellor.
Lord Privy Seal.
Lord Steward.
Marquis of *Carmarthen.*
Viſcount *Weymouth.*
Lord *Herbert.*
Lord *Onſlow.*
Lord *Sydney.*
Lord *Hawkeſbury.*
Mr. *Pitt.*

WHEREAS there was this day read at the Board, the humble memorial of Sir *George Baker*, Baronet, Phyſician to Their Majeſties, and Preſident of the College or Commonalty of the Faculty of Phyſic in *London*, ſetting forth, that the ſaid Preſident and College have, with great care, pains, and induſtry, reviſed, corrected,

correcτed, and reformed a book by them formerly publiſhed, intituled *Pharmacopœia Collegii Regalis Medicorum Londinenſis*, preſcribing and directing the manner of preparing all ſorts of medicines therein contained, together with the true weights and meaſures by which they ought to be made: which book is now perfected and ready to be publiſhed, and, it is conceived, will contribute to the public good of His Majeſty's Subjects, by preventing all deceits, differences, and uncertainties in making or compounding of medicines, if, for the future, the manner and form preſcribed therein ſhould be practiſed by Apothecaries and others in their compoſitions of medicines: The Memorialiſt therefore moſt humbly prays, that His Majeſty will be graciouſly pleaſed to enforce the obſervance thereof in ſuch manner as to His Majeſty ſhall ſeem meet:—His Majeſty this day took the ſaid memorial into His Royal Conſideration, and being deſirous to provide in all caſes for the common good of his people, and being perſuaded that the eſtabliſhing the general uſe of the ſaid book may tend to the prevention of ſuch deceits in the making and compounding medicines, wherein the lives and health of His Majeſty's Subjects are ſo highly concerned,

hath

hath therefore thought fit, by and with the advice of His Privy Council, hereby to notify to all Apothecaries and others concerned, to the intent they may not pretend ignorance thereof, that the ſaid book, called *Pharmacopœia Collegii Regalis Medicorum Londinenſis*, is perfected and ready to be publiſhed: and His Majeſty doth therefore ſtrictly require, charge and command all and ſingular Apothecaries and others, whoſe buſineſs it is to compound medicines, or diſtil oils or waters, or make other extracts, within any part of His Majeſty's kingdom of *Great Britain* called *England*, dominion of *Wales*, or town of *Berwick* upon *Tweed*, that they, and every of them, immediately after the ſaid *Pharmacopœia Collegii Regalis Medicorum Londinenſis* ſhall be printed and publiſhed, do not compound or make any medicine or medicinal receipt or preſcription, or diſtil any oil or waters, or make other extracts that are or ſhall be in the ſaid *Pharmacopœia Collegii Regalis Medicorum Londinenſis* mentioned or named, in any other manner or form than is or ſhall be directed, preſcribed, and ſet down in the ſaid book, and according to the weights and meaſures that are or ſhall be therein limited, except it ſhall be by the ſpecial direction or preſcription

of

of ſome learned Phyſician in that behalf. And His Majeſty doth hereby declare, that the offenders to the contrary ſhall not only incur His Majeſty's juſt diſpleaſure, but be proceeded againſt for ſuch their contempt and offences, according to the utmoſt ſeverity of Law.

W. Fawkener.

NOMINA SOCIORUM
ET
PERMISSORUM
Collegii Regalis Medicorum
LONDINENSIS.

SOCII.

GEORGIUS BAKER, *Baronettus,*
Regis et Reginæ Medicus,
PRÆSES.

Ambroſius Dawſon.

Ruſſel Plumptre, *Medicinæ Regius Profeſſor Cantabrigiæ.*

Gulielmus Heberden.

Gulielmus Muſhet.

Gulielmus Pitcairn, *Electus.*

Joannes Monro, *Electus.*

Thomas Wharton.

Antonius Addington.

Ricardus Brockleſby, *Electus.*

Joannes Clerke.
Noah Thomas, *Eques Auratus, Medicus Regius.*
Gulielmus Cadogan, *Electus.*
Thomas Giſborne, *Electus: Medicus ad Regis et ad Reginæ Familiam.*
Thomas Healde.
Ricardus Warren, *Electus: Regis et Principis Walliæ Medicus.*
Robertus Glynn Clobery.
Clifton Wintringham, *Baronettus, Medicus Regius.*
Robertus Thomlinſon, *Electus, et Theſaurarius.*
Joannes Turton, *Medicus Regis Extraordinarius, et Medicus Reginæ.*
Donaldus Monro.
Henricus Revell Reynolds, *Cenſor.*
Lucas Pepys, *Baronettus, Medicus Regius Extraordinarius.*
Joannes Burges.
Joannes Rawlinſon.
Ricardus Budd.
Franciſcus Milman, *Medicus Extraordinarius ad Regis Familiam.*
Iſaac Pennington.
Carolus Elſden Bagge.
Jacobus Hervey, *Cenſor, et Regiſtrarius.*

Devereux

Devereux Mytton.
Joannes Matthews.
David Pitcairn, *Principis Walliæ Medicus Extraordinarius.*
Franciſcus Riollay.
Robertus Knox.
Jacobus Robertſon, *Cenſor.*
Martinus Wall.
Joannes Littlehales.
Georgius Fordyce, *Cenſor.*
Gulielmus Auſtin.
Paul Jodrell, *Eques Auratus.*
Joannes Aſh.

PERMISSI.

Carolus Morton.
Joannes Baptiſta Silveſter, *Eques Auratus.*
Georgius Lamont.
Jacobus Dargent.
Edvardus Archer.
Chriſtopherus Kelly.
Thomas Milner.
Michael Morris.
Hugo Smith.
Jacobus Ford, *Reginæ Medicus Extraordinarius.*

Maxwell Garthſhore.
Joannes Morgan.
Samuel Chapman.
David Orme.
Thomas Manningham.
Joannes Hill.
Hugo Alexander Kennedy, *Principis Walliæ Medicus Extraordinarius.*
Joannes Ford.
Joſephus Allen.
Jacobus Walker.
Franciſcus de Valangin.
Gulielmus Vaughan.
Joannes Leake.
Rowland Jackſon.
Alexander Hay.
Gulielmus Saunders.
Georgius Hicks.
Joannes Coakley Lettſom.
Gilbertus Thompſon.
Jacobus Carmichael Smyth, *Medicus Regius Extraordinarius.*
Iſaac Henricus Sequeira.
Nathaniel Hulme.
Ricardus Gulielmus Stack.

Henricus Krohn.
Robertus Robertſon.
Andreas Douglas.
Joannes Hunter.
Joannes Lee.
Jacobus Sims.
Samuel Foart Simmons.
Seguin Henricus Jackſon.
Joannes Sims.
Antonius Fothergill.
Jacobus Ford, *junior.*
Stephanus Pellett.
Thomas Clerk.
Gulielmus Paine.
Gilbertus Blane, *Principis Walliæ Medicus Extraordinarius, et ad Familiam.*
Joannes Whitehead.
Gulielmus Liſter.
Robertus Freer.
Robertus Hallifax, *Principis Walliæ Medicus.*
Adair Crawford.
Gulielmus Rowley.
Joannes Meyer.
Georgius Pearſon.
Joannes Cooke.

Thomas Watſon.
Gulielmus Woodville.
Joannes Relph.
Robertus Willan.
Gulielmus Mackinen Fraſer.
Gulielmus Robertſon.
Joannes Potter.
Samuel Ferris.
Gulielmus Fordyce, *Eques Auratus*.
Joannes Grieve.
Joſephus Phelan.
Georgius Buxton.
Gulielmus Butter.
Theodorus Forbes Leith.
Georgius Sandeman.
Gulielmus Lowder.
Thomas Dale.
Gulielmus Blackburne.
Joannes Macnamara Hayes.
Robertus Bland.
Gulielmus Hamilton.
Joannes Hamon.
Gulielmus Black.
Andreas Thynne.
David Bayford.

Benjamin

Benjamin Moſeley.
Thomas Skeete.
Gulielmus Macnaven.
Joſephus Hart Myers.
Lawrentius Nihell.

PERMISSI AD ARTEM OBSTETRICIAM EXERCENDAM.

Thomas Denman.
Gulielmus Oſborn.
Michael Underwood.
Carolus Combe.
Thomas Savage.
Joannes Cooper.
Joannes Squire.
Joannes Clarke.

PERMISSI EXTRA URBEM.

Meſſenger Monſey.
Henricus Richardſon.
Joſephus Daviſon.
Joannes Manning.
Joannes Mather.
Gulielmus Farr.
Thomas Dimſdale, *Imperii Roſſici Baro.*

Gulielmus

Gulielmus Norford.
Jacobus Vaughan.
Ricardus Pultney.
Daniel Bridges.
Gulielmus Falconer.
Edvardus Spry.
Nicholſon Doubleday.
Petrus Hooke.
Jonathan Binns.
Edvardus Whitaker Gray.
Samuel Daniel.
Robertus Bree.
Chriſtopherus Mann Torre.
Joannes Fox.
Robertus Hamilton.
Carolus Brown.
Thomas Karr.
Gulielmus Lanſdale.
Joannes Atkinſon.
Julian Gartner Hall.
Edvardus Long Fox.
Joannes Ford.

PRÆFATIO.

HAUD multum abeſt quin dimidium ſæculum effluxerit, ex quo anteceſſores noſtri, cum ſumma diligentiæ et judicii laude, id expleverunt munus quo nunc fungimur. Interea temporis Medicina, ſi cum aliis bonis artibus non pari paſſu proceſſerit, adjumenta tamen, nec pauca nec parvi æſtimanda, tum aliorum induſtriæ et inventis accepta retulit, tum eorum, egregie et præter cæteros, qui nuperis abhinc annis in chemiam altius ſubtiliuſque excolendam acriori ſtudio incubuerunt. Itaque cum officii noſtri ratio poſtulare tandem viſa eſt, ut hæc communia artis medicinalis inſtrumenta de integro revocarentur ad examen, haud nos operi iſti atque officio ſatisfacturos exiſtimavimus, niſi quidquid ab hodierna chemicorum diſciplina hauriendum erat auxilii huc transferremus, et noſtram facem ex collatitio eorum lumine claram magis et illuſtriorem exhiberemus. Id proinde primum habuimus in votis, ut materia omnis chemica, medicinæ faciendæ accommodata, in

 medium

medium a nobis proferretur non ſolum erroribus purgata, ſed etiam perfectior politiorque, et artificioſe magis digeſta ac diſtributa, quam quæ apud nos antea invaluerat. Nec tamen in hac difficillima operis parte adeo omnis conſumta eſt cura, ut alia jacerent tanquam neglecta, aut obiter tantum ac curſim perſtringerentur; ſed et medicamenti uniuscujuſque compoſitio reddita eſt quaſi trutinæ ſingillatim et curioſe perpenſa; ut ſive deficeret aliquid, adjectum eſſet, ſive ſuperaret et redundaret, reciſum. Nec ſane dubitavimus, in hoc obeundo munere, integras medicamentorum formulas et amputare inutiles, et feliciores inſerere; ita tamen, ut nihil novi cupide arreptum eſſet, uſitati nihil ac conſueti temere repudiatum. Data opera eſt ſedulo, ut veterum aviarum veſtigia quam pauciſſima manerent: quod ſi ſupervacanei quidpiam aut parum utilis hinc inde ſparſum ſit, id nobis ſatius viſum eſt poſteris relinquere ſive corrigendum, ſive delendum, quam opinionibus etiam pravis, dum innoxiis, nimium pertinaciter adverſari. Simplicitati ubique, qua licuit, proſpeximus; cautumque præcipue eſt, ne in unum miſcerentur niſi quæ apte inter ſe cohærerent, et uni eidemque inſervirent propoſito. Inde fit, ut portentoſa quædam et enormia *antidota*, quæ profecto

in

in ſe neque conſilium neque modum habent ullum, quippe ex rebus collectis undique et inter ſe pugnantibus conflata, nunc demum moveantur loco: et vel hoc argumento patet, nec inveteratæ conſuetudinis auctoritatem, nec reverentiam antiquitatis in nos amplius ultra modum dominari.

Timore et fuga venenorum miſere laborarunt antiqui; quorum tamen non niſi perpauca admodum iis innotuiſſe pro comperto habemus. Noſtris temporibus alia eſt, et longe diſſimilis venenorum fortuna; neque enim ab iis, tanquam prorſus inimicis, abhorrere videtur Medicina, ſed ea ad partes ſuas traducere, et opem eorum ſociam et adjutricem expoſcere. Ex his unum atque alterum (quorum ſcilicet feceramus ipſi periculum) in tabulas noſtras conſcribi voluimus, alia protinus civitate donaturi, ſi qua alia experimentum non fallax oſtenderit, in ipſis morborum curationibus comprobata. Ea, quæ nondum ſatis ſunt explorata, pro cognitis amplecti, certe nimiæ eſſet temeritatis.

Ingens ille rerum numerus, quas nominibus incognitis et nuper fictis inſignitas dedimus, anſam fortaſſe alicui ad reprehendendum dabit; quando-

quidem nemo fere ſit qui non nominibus, quibus conſuevit, libentius utatur quam novis. Iſtæ autem immutationes huc fere ſpectant; primum, ut vana quædam et inſulſa vocabula, ſive a veterum chemicorum commentis, ſive aliunde deducta (quantum commode fieri poterit) in deſuetudinem et oblivionem abeant; tum præterea, ut per titulos ipſos deſignetur quælibet compoſitio quid ſit magis quam quo valeat; et potius ex quibus conſtet principiis, quam quibus in caſibus proficere ſoleat, aut cui parti corporis opitulari; poſtremo, ut nihil quidpiam medicamenti ſub titulo non ſuo occultetur. Quod ad nomina attinet, *tribus ſalibus alkalinis* pro arbitrio noſtro impoſita, (quorum unum quidem jam olim uſu receptum fuerat, duo autem altera ab uſitatis non niſi parce detorta ſunt) ea ſane tantum in ſe commoditatis ac compendii præ ſe ferunt, ut veniam ſaltem apud medicos non immerito ſibi vendicent. Neutiquam tamen eſt diſſimulandum, tot novitates rem pharmaceuticam tractantibus, dum incipiant ii, dumque ignorent, graves fore; ea vero moleſtia, quantaquanta fuerit (niſi nos animus fallit) facile devorabitur, ceſſura nimirum ultro, et locum datura conſuetudini magis idoneæ, magis jucundæ, magis utili.

Haud

Haud ſumus neſcii, quantæ fuiſſet magnitudinis ac difficultatis, pharmacopœiam adornare in omni genere perfectam et abſolutam,—omnibus hominibus arriſuram, quam prorſus inſperabile. Nihil quidpiam tale ſuſcipimus aut profitemur; nobiſmet ſerio gratulaturi, ſi opera, paginis hiſce in ſalutem publicam impenſa, id aliquatenus effectum reddiderit, ut mala adverſæ valetudinis leviora fiant, curatio promtior et expeditior.

ORDO CAPITUM.

PONDERA, MENSURÆ, &c. — p. 1
MATERIA MEDICA — — 4
PRÆPARATIONES SIMPLICIORES — 19
CONSERVÆ — — — 24
SUCCI — — — — 26
EXTRACTA ET RESINÆ — — 27
OLEA EXPRESSA — — 33
OLEA DISTILLATA — — 34
SALES — — — 37
MAGNESIA — — — 48
PRÆPARATA E SULPHURE — 49
PRÆPARATA EX ANTIMONIO — 51
PRÆPARATUM EX ARGENTO — 55
PRÆPARATA E FERRO — — 56
PRÆPARATA EX HYDRARGYRO — 58
PRÆPARATA E PLUMBO — — 64
PRÆPARATUM E STANNO — 65
PRÆPARATA E ZINCO — — 66
AQUÆ DISTILLATÆ — — 67

SPIRITUS

SPIRITUS DISTILLATI — — 71
DECOCTA ET INFUSA — — 79
VINA MEDICATA — — 88
TINCTURÆ — — — 91
MISTURÆ — — — — 105
SYRUPI — — — — 110
MELLA MEDICATA — — — 117
PULVERES — — — — 120
TROCHISCI — — — 127
PILULÆ — — — — 130
ELECTUARIA — — — — 133
CONFECTIONES — — — 135
AQUÆ MEDICATÆ — — — 137
EMPLASTRA — — — 139
UNGUENTA ET LINIMENTA — 145
CERATA — — — — 153
EPITHEMATA — — — 156

PHARMACOPOEIA

LONDINENSIS.

PONDERA, MENSURÆ, &c.

APUD noſtrates uſu recepta ſunt duo ponderum genera, unum, quo aurum et argentum veneunt, alterum, quo cætèræ fere merces; prius vocamus *Troy weight*, poſterius *Avoirdupois weight*. Horum libræ diverſo modo dividuntur; illius enim libra duodecim tantum uncias habet, hujus vero ſedecim. Pondere quoque inter ſe differunt tum libræ, tum unciæ; libra enim aurifabrorum minor eſt altera, uncia major. Nos libra aurifabrorum utimur; quam tamen non ut iſti, ſed in hunc modum dividimus.

Libra	habet	uncias duodecim,
Uncia		drachmas octo,
Drachma		ſcrupulos tres,
Scrupulus		grana viginti.

Menſura etiam liquidorum apud noſtrates diſpar eſt: alia eſt cereviſiæ, alia vino propria. Poſteriorem nos adhibemus, eam menſuram pro libra uſurpantes quæ Anglice appellatur *A wine pint.*

Hanc libram hac ratione dividimus:

Libra	habet	uncias ſedecim,
Uncia	habet	drachmas octo.

Congius habet libras octo.

Quoniam nullius fere liquoris pondus librale menſuram, quam vocamus libram, adimplet, ubique præpoſuimus P. vel M. pröut pondere, vel menſura ſingula præſcribuntur.

Mortaria, ex ære aut orichalco facta, medicamentis parandis minus apta eſſe cenſemus. Volumus etiam, ut menſuræ, infundibula, et vaſa exhalationi liquorum inſervientia, quæ ex ære, e plumbo, vel e miſtura metallica fiunt, cujus pars aliqua eſt æs aut plumbum, cautim evitentur.

Thermometro Fahrenheitiano utimur.

Per CALOREM FERVENTEM intelligi volumus calorem a 200° ad 212°.

Per CALOREM LENEM intelligi volumus calorem a 90° ad 100°.

Quoties vocabulis PONDUS SPECIFICUM utimur, ponimus materiam, de qua agatur, eſſe caloris 55°.

MATERIA MEDICA.

A.

ABrotonum, *folium.*	Artemiſia *Abrotanum.* Linnæi Species Plantarum.
Abſinthium maritimum, *cacumen.*	Artemiſia *maritima.* L.S.P.
Abſinthium vulgare, *herba.*	Artemiſia *Abſinthium.* L. S. P.
Acetoſa pratenſis, *folium.*	Rumex *Acetoſa.* L. S. P.
Acidum vitriolicum. Hujus pondus ſpecificum eſt ad pondus aquæ diſtillatæ ut 1,850 ad 1,000.	
Aconitum, *herba.*	Aconitum *Napellus*, L.S.P.
Adeps ſuilla.	
Allium, *radix.*	Allium *ſativum.* L. S. P.
Aloë barbadenſis. ſocotorina.	Aloë *perfoliata.* L. S. P.
Althæa, *radix*, *folium.*	Althæa *officinalis.* L. S. P.
Alumen.	Argilla vitriolata.
Ammoniacum, *gummi-reſina.*	

Amygdala

Amygdala amara, dulcis, } *nucleus.*	Amygdalus *communis.* L. S. P.
Anethum, *ſemen.*	Anethum *graveolens.* L.S.P.
Angelica, *radix*, *caulis*, *folium*, *ſemen.*	Angelica *Archangelica.* L. S. P.
Aniſum, *ſemen.*	Pimpinella *Aniſum.* L. S. P.
Antimonium.	Antimonium Sulphuratum.
Arabicum Gummi.	Mimoſa *nilotica.* L. S. P.
Argentum.	
Arnica, *herba*, *flos*, *radix.*	Arnica *montana.* L. S. P.
Arum, *radix recens.*	Arum *maculatum.* L. S. P.
Aſa fœtida, *gummi-reſina.*	Ferula *Aſſa fœtida.* L. S. P.
Aſarum, *folium.*	Aſarum *europæum.* L. S. P.
Avena, *ſemen.*	Avena *ſativa.* L. S. P.
Aurantium hiſpalenſe, *folium*, *flos*, *fructus ſuccus*, *et cortex exterior.*	Citrus *Aurantium.* L. S. P.

B.

Balſamum canadenſe.	Pinus *Balſamea.* L. S. P.
copaiva.	Copaifera *officinalis.* L. S. P.
peruvianum.	Myroxylon *peruiferum.* Linnæi Supplementum Plantarum.
tolutanum.	Toluifera *Balſamum.* L. S. P.
Bardana, *radix.*	Arctium *Lappa.* L. S. P.

Barilla.	Natron impurum.
Becabunga, *herba*.	Veronica *Beccabunga*. L.S.P.
Benzoë, *reſina*.	Styrax *Benzoë*. Acta Philoſophica Londinenſia.
Biſtorta, *radix*.	Polygonum *Biſtorta*. L.S.P.
Bolus gallicus.	
Borax.	Natron boracicatum.
C.	
Calamus aromaticus, *radix*.	Acorus *Calamus*. L. S. P.
Calx.	Lapis calcareus purus recens uſtus.
Camphora.	Laurus *Camphora*. L. S. P.
Canella alba, *cortex*.	
Cantharis.	Meloë *veſicatorius*. Linnæi Syſtema Naturæ.
Cardamine, *flos*.	Cardamine *pratenſis*. L.S.P.
Cardamomum minus, *ſemen*.	Amomum *repens*. Sonnerati iter.
Carduus benedictus, *herba*.	Centaurea *benedicta*. L.S.P.
Carica.	Ficus *Carica*. L. S. P.
Caruon, *ſemen*.	Carum *Carui*. L. S. P.
Caryophyllum aromaticum, *et oleum ejus eſſentiale*.	Caryophyllus *aromaticus*. L. S. P.
Caryophyllum rubrum, *flos*.	Dianthus *Caryophyllus*. L. S. P.

Caſcarilla,

Caſcarilla, *cortex.*	
Caſſia fiſtularis, *fructus.*	Caſſia *Fiſtula.* L. S. P.
Caſtoreum ruſſicum.	
Catechu, vulgo terra japonica.	Mimoſa *Catechu.* L. Suppl. P.
Centaureum minus, *cacumen.*	Gentiana *Centaurium.* L. S. P.
Cera flava.	
alba.	
Chamæmelum, *flos ſimplex.*	Anthemis *nobilis.* L. S. P.
Chelæ cancrorum.	Cancer *Pagurus.* L. S. N.
Cicuta, *herba, flos, ſemen.*	Conium *maculatum.* L.S.P.
Cinara, *folium.*	Cynara *Scolymus.* L. S. P.
Cineres clavellati.	Kali impurum.
Cinnamomum, *cortex, et ejus oleum eſſentiale.*	Laurus *Cinnamomum.* L. S. P.
Coccinella.	
Cochlearia hortenſis, *herba.*	Cochlearia *officinalis.* L. S. P.
Colchicum, *radix recens.*	Colchicum *autumnale.* L. S. P.
Colocynthis, *fructus medulla.*	Cucumis *Colocynthis.* L. S. P.
Colomba, *radix.*	
Contrayerva, *radix.*	Dorſtenia *Contrajerva.* L. S. P.

Corallium

Corallium rubrum.	Iſis nobilis. L. S. N.
Coriandrum, *ſemen.*	Coriandrum *ſativum.* L.S.P.
Cornu cervi.	
Creta.	
Crocus, *floris ſtigma.*	Crocus *ſativus.* L. S. P.
Cubeba.	Piper *Cubeba.* L. Suppl. P.
Cucumis agreſtis, *fructus recens.*	Momordica *Elaterium.* L. S. P.
Cuminum, *ſemen.*	Cuminum *Cyminum.* L.S.P.
Cuprum.	
Ærugo.	
Vitriolum cœruleum.	Cuprum vitriolatum.
Curcuma, *radix.*	Curcuma *longa.* L. S. P.
Cydonium malum, *ejuſque ſemen.*	Pyrus *Cydonia.* L. S. P.
Cynoſbatus, *fructus.*	Roſa *canina.* L. S. P.

D.

Daucus ſylveſtris, *ſemen.*	Daucus *Carota.* L. S. P.
Digitalis, *herba.*	Digitalis *purpurea.* L. S. P.

E.

Elemi, *reſina.*	Amyris *Elemifera.* L. S. P.
Enula campana, *radix.*	Inula *Helenium.* L. S. P.
Eryngium, *radix.*	Eryngium *maritimum.* L. S. P.

F.

F.

Ferrum.	
Vitriolum viride.	Ferrum vitriolatum.
Filix, *radix.*	Polypodium *Filix mas.* L. S. P.
Fœniculum dulce, *ſemen.*	Anethum *Fœniculum.* L. S. P.
Fœnum græcum, *ſemen.*	Trigonella *Fœnum græcum.* L. S. P.

G.

Galbanum, *gummi-reſina.*	Bubon *Galbanum.* L. S. P.
Galla.	
Gambogia, *gummi-reſina.*	
Geniſta, *cacumen, ſemen.*	Spartium *ſcoparium.* L. S. P.
Gentiana, *radix.*	Gentiana *lutea.* L. S. P.
Ginſeng, *radix.*	Panax *quinqueſolium.* L. S. P.
Glycyrrhiza, *radix.*	Glycyrrhiza *glabra.* L. S. P.
Granatum, *flos* Balauſtium *dictus, cortex fructus.*	Punica *Granatum.* L. S. P.
Gratiola, *herba.*	Gratiola *officinalis.* L. S. P.
Guaiacum, *lignum, cortex, gummi-reſina.*	Guaiacum *officinale.* L. S. P.

H.

Helleboraſter, *folium.*	Helleborus *fœtidus.* L. S. P.
Helleborus albus, *radix.*	Veratrum *album.* L. S. P.
niger, *radix.*	Helleborus *niger.* L. S. P.

Hordeum, *ſemen.*	Hordeum *diſtichon.* L.S.P.
ſemen perlatum.	
Hydrargyrus.	
Cinnabaris.	Hydrargyrus ſulphuratus.
Hypericum, *flos.*	Hypericum *perforatum.* L. S. P.
J.	
Jalapium, *radix.*	
Ichthyocolla.	
Ipecacuanha, *radix.*	
Iris, *radix.*	Iris *florentina.* L. S. P.
Juglans, *fructus immaturus.*	Juglans *regia.* L. S. P.
Juniperus, *bacca*, *cacumen.*	Juniperus *communis.* L.S.P.
K.	
Kino, *reſina.*	Gummi gambienſe.
L.	
Ladanum, *reſina.*	Ciſtus *creticus.* L. S. P.
Lavendula, *flos.*	Lavandula *Spica.* L. S. P.
Laurus, *folium*, *bacca.*	Laurus *nobilis.* L. S. P.
Lignum campechenſe.	Hæmatoxylum *Campechianum.* L. S. P.
Limon, *ſuccus*, *cortex exterior*, *et oleum* eſſentia *dictum.*	Citrus *Medica.* L. S. P.

Linum,

Linum, *ſemen.*	Linum *uſitatiſſimum.* L.S.P.
Lujula, *folium.*	Oxalis *Acetoſella.* L. S. P.
M.	
Majorana, *herba.*	Origanum *Majorana.* L.S.P.
Malva, *folium*, *flos.*	Malva *ſylveſtris.* L. S. P.
Manna.	
Marrubium album, *herba.*	Marrubium *vulgare.* L.S.P.
Marum ſyriacum, *herba.*	Teucrium *Marum.* L.S.P.
Maſtiche, *reſina.*	Piſtacia *Lentiſcus.* L. S. P.
Mel.	
Meliſſa, *herba.*	Meliſſa *officinalis.* L. S. P.
Mentha piperitis, *herba.*	Mentha *piperita.* L. S. P.
ſativa, *herba.*	Mentha *ſpicata.* Hudſoni Flora Anglica.
Mezereum, *cortex radicis.*	Daphne *Mezereum.* L. S. P.
Millepeda.	Oniſcus *Aſellus.* L. S. N.
Morum, *fructus.*	Morus *nigra.* L. S. P.
Moſchus.	
Myrrha, *gummi-reſina.*	
N.	
Naſturtium aquaticum, *herba recens.*	Siſymbrium *Naſturtium aquaticum.* L. S. P.
Nicotiana, *folium.*	Nicotiana *Tabacum.* L.S.P.
Nitrum.	Kali nitratum.

Nux moſchata, *Oleum eſſentiale*, *Oleum expreſſum* Oleum macis *vulgo dictum*, *Macis*.	Myriſtica *Moſchata*. Acta Holmienſia.
O.	
Olibanum, *gummi-reſina*.	Juniperus *lycia*. L. S. P.
Oliva, *Oleum*.	Olea *europæa*. L. S. P.
Opium.	
Opopanax, *gummi-reſina*.	Paſtinaca *Opopanax*. L.S.P.
Origanum, *herba*.	Origanum *vulgare*. L. S. P.
Ovum.	Ovum gallinaceum.
P.	
Papaver album, *caput*.	Papaver *ſomniferum*. L.S.P.
erraticum, *flos*.	*Rhœas*. L. S. P.
Pareira brava, *radix*.	Ciſſampelos *pareira*. L.S.P.
Parietaria, *herba*.	Parietaria *officinalis*. L. S. P.
Pentaphyllum, *radix*.	Potentilla *reptans*. L. S. P.
Peruvianus cortex.	Cinchona *officinalis*. L. S. P.
Petroleum.	Bitumen *Petroleum*. L.S.N.
Petroſelinum, *radix*, *ſemen*.	Apium *Petroſelinum*. L. S. P.

Pimento,

Pimento, *bacca.*	Myrtus *Pimenta.* L. S. P.
Piper indicum, *fructus.*	Capſicum *annuum.* L. S. P.
longum, *fructus.*	Piper *longum.* L. S. P.
nigrum, *bacca.*	Piper *nigrum.* L. S. P.
Pix burgundica.	
liquida.	
Plumbum.	
Ceruſſa.	
Lithargyrus.	
Minium.	
Prunum gallicum.	Prunus *domeſtica.* L. S. P.
ſylveſtre.	Prunus *ſpinoſa.* L. S. P.
Pulegium, *herba, flos.*	Mentha *Pulegium.* L. S. P.
Pyrethrum, *radix.*	Anthemis *Pyrethrum.* L. S. P.

Q.

Quaſſia, *lignum, cortex, radix.*	Quaſſia *amara.* L. S. P.
Quercus, *cortex.*	Quercus *Robur.* L. S. P.

R.

Raphanus ruſticanus, *radix.*	Cochlearia *Armoracia.* L. S. P.
Rhabarbarum, *radix.*	Rheum *palmatum.* L. S. P.

Ribes

Ribes nigrum, *fructus.*	Ribes *nigrum.* L. S. P.
rubrum, *fructus.*	*rubrum.* L. S. P.
Ricinus, *ſemen.*	Ricinus *communis.* L. S. P.
Roſa damaſcena, *petalum.*	Roſa *centifolia.* L. S. P.
rubra, *petalum.*	Roſa *gallica.* L. S. P.
Roſmarinus, *cacumen, flos.*	Roſmarinus *officinalis.* L. S. P.
Rubia, *radix.*	Rubia *tinctorum.* L. S. P.
Rubus idæus, *fructus.*	Rubus *idæus.* L. S. P.
Ruta, *herba.*	Ruta *graveolens.* L. S. P.

S.

Sabina, *folium.*	Juniperus *Sabina.* L. S. P.
Saccharum non purificatum.	
purificatum.	Saccharum bis coctum.
Sagapenum, *gummi-reſina.*	
Sal amarus.	Magneſia vitriolata.
Sal ammoniacus.	Ammonia muriata.
Sal muriaticus.	Natron muriatum.
Salvia, *folium.*	Salvia *officinalis.* L. S. P.
Sambucus, *cortex interior, flos, bacca.*	Sambucus *nigra.* L. S. P.
Sanguis draconis, *reſina.*	
Santalum rubrum, *lignum.*	Pterocarpus *Santolinus.* L. Suppl. P.
Santonicum, *ſemen.*	Artemiſia *Santonicum.* L. S. P.

Sapo.

Sapo.	Sapo ex oleo olivæ et natro confectus.
Sarcocolla, *gummi-reſina.*	
Sarſaparilla, *radix.*	Smilax *Sarſaparilla.* L.S.P.
Saſſafras, *lignum*, *radix*, *ejuſque cortex.*	Laurus *Saſſafras.* L. S. P.
Scammonium, *gummi-reſina.*	Convolvulus *Scammonia.* L. S. P.
Scilla, *radix.*	Scilla *maritima.* L. S. P.
Scordium, *herba.*	Teucrium *Scordium.* L.S.P.
Senna, *folium.*	Caſſia *Senna.* L. S. P.
Seneka, *radix.*	Polygala *Senega.* L. S. P.
Serpentaria virginiana, *radix.*	Ariſtolochia *Serpentaria.* L. S. P.
Sevum ovillum.	
Simarouba, *cortex.*	Quaſſia *Simarouba.* L. Suppl. P.
Sinapi, *ſemen.*	Sinapis *nigra.* L. S. P.
Sium, *herba.*	Sium *nodiflorum.* L. S. P.
Sperma ceti.	
Spigelia, *radix.*	Spigelia *marilandica.* L. S. N.
Spina cervina, *bacca.*	Rhamnus *catharticus.* L. S. P.
Spiritus vinoſus rectificatus continet alkoholis par-	

tes

tes 95 et aquæ diſtillatæ partes 5 in partibus 100. Hujus pondus ſpecificum eſt ad pondus aquæ diſtillatæ ut 835 ad 1,000.

Spiritus vinoſus tenuior continet alkoholis partes 55 et aquæ diſtillatæ partes 45 in partibus 100. Hujus pondus ſpecificum eſt ad pondus aquæ diſtillatæ ut 930 ad 1,000.

Spongia.	Spongia *officinalis*. L. S. N.
Stannum.	
Staphiſagria, *ſemen*.	Delphinium *Staphiſagria*. L. S. P.
Styrax, *reſina*.	Styrax *officinalis*. L. S. P.
Succinum.	
Sulphur.	
Sulphuris flores.	

T.

Tamarindus, *fructus*.	Tamarindus *Indica*. L.S.P.
Tanacetum, *flos*, *herba*.	Tanacetum *vulgare*. L.S.P.
Taraxacum, *radix*, *herba*.	Leontodon *Taraxacum*. L. S. P.

Terebinthina vulgaris.	
chia.	
Teſtæ oſtreorum.	Oſtrea *edulis.* L. S. N.
Thus, *reſina.*	
Tormentilla, *radix.*	Tormentilla *erecta.* L. S. P.
Tragacantha, *gummi.*	Aſtragalus *Tragacantha.* L. S. P.
Trifolium paludoſum, *herba.*	Menyanthes *trifoliata.* L. S. P.
Triticum, *farina.*	Triticum *hybernum.* L.S.P.
amylum.	
Tuſſilago, *herba.*	Tuſſilago *Farfara.* L. S. P.

V.

Valeriana ſylveſtris, *radix.*	Valeriana *officinalis.* L. S. P.
Viola, *flos recens.*	Viola *odorata.* L. S. P.
Vitis.	Vitis *vinifera.* L. S. P.
Uva paſſa.	
Vinum.	
Tartarum.	Tartarum impurum.
Tartari cryſtalli.	purificatum.
Acetum.	
Ulmus, *cortex interior.*	Ulmus *campeſtris.* L. S. P.
Urtica, *herba.*	Urtica *dioica.* L. S. P.
Uva urſi, *folium.*	Arbutus *Uva urſi.* L. S. P.

Z.	
Zedoaria, *radix.*	Kaempferia *rotunda.* L. S. P.
Zincum.	
Lapis calaminaris.	Lapis calaminaris uſtus.
Tutia.	
Vitriolum album.	Zincum vitriolatum.
Zingiber, *radix.*	Amomum *Zingiber.* L.S.P.

PRÆPARATIONES SIMPLICIORES.

QUORUNDAM AQUA NON SOLUBILIUM PRÆPARATIO.

HÆC primum in mortario contunde in pulverem; quem deinde, affuſa paulula aqua, læviga ſuper lapidem expolitum et durum, non autem calcareum, ut fiat quam maxime ſubtilis. Hunc pulverem ſuper cretam, charta bibula interpoſita, exſicca; et in loco tepido, vel ſaltem ſicco, ad aliquot dies ſepone.

Ad hunc modum præparari debent

Antimonium,
Chelæ cancrorum,
Corallium,
Creta,
Lapis calaminaris,
Succinum,

Teſtæ oſtreorum ſordibus prius purgatæ,
Tutia.

Chelæ cancrorum, prius minutim fractæ, aqua fervente lavari debent, antequam lævigentur.

Eodem modo præparari debet
Ærugo.

ADIPIS SUILLÆ, SEVIQUE OVILLI PRÆPARATIO.

Hæc in fruſtula concide, et lento igne liqua; deinde colando a membranis ſepara.

AMMONIACI PURIFICATIO.

Ammoniacum gummi, ſi non purum eſſe videatur, coque in aqua donec molleſcat, et prelo exprime per pannum cannabinum; dein ſepone ut pars reſinoſa ſubſidat. Aquam per vaporationem abſume, ſub finem exhalationis partem reſinoſam redde, et parti gummoſæ immiſce.

Eodem modo purificantur aſafœtida et ſimiles gummi-reſinæ.

Gummi

Gummi etiam quodvis facile liqueſcens, quale eſt galbanum, purificare potes id immittendo in veſicam bubulam, tenendoque in aqua fervente, donec adeo molle fiat, ut per pannum cannabinum a ſordibus prelo ſeparari poſſit.

CORNU CERVI USTIO.

Cornu cervi fruſta ure, donec penitus albeſcant; deinde tere in pulverem ſubtiliſſimum.

HERBARUM ET FLORUM EXSICCATIO.

Hæc, leviter ſtrata, leni calore exſicca.

MELLIS DESPUMATIO.

Mel in balneo aquoſo liqua, et ſpumam aufer.

MILLEPEDÆ

MILLEPEDÆ PRÆPARATIO.

Millepedas, panno cannabino rariori incluſas, ſuſpende in vaſe clauſo ſuper ſpiritum vinoſum tenuiorem calefactum, ut, a vapore necatæ, friabiles fiant.

PULPARUM EXTRACTIO.

Fructus pulpoſos, ſi immaturi ſint, vel maturi et ſicci, ſepone in loco humido, ut molleſcant; deinde pulpas per cribrum ſetaceum exprime; poſtea coque lento igne, crebro agitans donec debitæ ſint craſſitudinis.

Item caſſiæ ſiſtularis pulpam e ſiliqua exime, et ad idoneam craſſitudinem decoque.

Fructuum maturorum et recentium pulpas per cribrum exprime, nulla coctione adhibita.

SCILLÆ EXSICCATIO.

Scillam, ablato externo cortice, tranſverſim in laminas tenues ſeca, et leni calore exſicca.

SPONGIÆ USTIO.

Spongiam, in fruſtula conciſam, contunde, et a lapillis ſeparatam ure in vaſe ferreo clauſo donec nigreſcat et friabilis fiat; deinde tere in pulverem ſubtiliſſimum.

STYRACIS PURIFICATIO.

Styracem in ſpiritu vinoſo rectificato ſolutum, cola; deinde per lenem calorem fiat debitæ craſſitudinis.

CONSERVÆ.

Conſerva Lujulæ,
Abſinthii maritimi,
Roſæ rubræ,
Corticis exterioris aurantii hiſpalenſis.

Folia e pediculis, petala nondum explicita e calycibus decerpe, ungues adimens; corticem exteriorem aurantiorum radula abrade; tum ſingula piſtillo ligneo contunde in mortario marmoreo, primum per ſe, deinde cum ſacchari purificati triplo pondere, donec miſceantur.

CONSERVA ARI.

℞ Radicis ari recentis contuſæ P. libram dimidiam.
Sacchari purificati P. libram unam cum ſemiſſe.

Simul in mortario contunde.

CONSERVA CYNOSBATI.

℞ Pulpæ fructus cynoſbati maturi p. libram unam,
Sacchari purificati in pulverem triti p. uncias viginti.

Miſce in conſervam.

CONSERVA PRUNI SYLVESTRIS.

Pruna in aquam immiſſa igni impone, ut molleſcant, cura adhibita ne rumpantur; dein, prunis aqua exemtis, pulpam exprime, et cum triplo pondere ſacchari purificati miſce in conſervam.

CONSERVA SCILLÆ.

℞ Scillæ recentis p. unciam unam,
Sacchari purificati p. uncias quinque.

Simul in mortario contunde in conſervam.

Conſervas omnes, præcipue ari et ſcillæ, in vaſis clauſis ſepone.

S U C C I.

SUCCUS COCHLEARIÆ COMPOSITUS.

℞ Succi cochleariæ hortenſis M. libras duas,
becabungæ,
naſturtii aquatici, ſingulorum M. libram unam,
aurantiorum hiſpalenſium M. uncias viginti.

Miſce, et, poſtquam fæces ſubſederint, effunde liquorem, vel cola.

SUCCUS BACCÆ SAMBUCI SPISSATUS.

℞ Succi baccarum ſambuci expreſſi et defæcati M. libras duas.

In balneo aquæ, ſale muriatico ſaturatæ, ſpiſſa.

Eodem modo ſuccum ribis nigri, limonis, et cicutæ floribus jamprimum apparentibus collectæ, ſpiſſa.

EXTRACTA

EXTRACTA et RESINÆ.

Extractum Chamæmeli,
Cacuminis geniſtæ,
Gentianæ,
Glycyrrhizæ,
Hellebori nigri,
Rutæ,
Sabinæ.

In aqua diſtillata coque, exprime, cola, et ſepone ut fæces ſubſidant; deinde in balneo aquæ, ſale muriatico ſaturatæ, ad craſſitudinem pilulis fingendis aptam decoque.

Eodem balnei genere utendum eſt, ut vaporatio rite fiat, in extractorum omnium præparatione.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS COMPOSITUM.

℞ Medullæ colocynthidis minutim inciſæ P. drachmas ſex,
Aloës ſocotorinæ in pulverem tritæ P. unciam unam cum ſemiſſe,
Scammonii in pulverem triti P. unciam dimidiam,
Seminum cardamomi minoris in pulverem tritorum, demtis capſulis, P. drachmam unam,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libram unam.

Colocynthidem in ſpiritu vinoſo per quatriduum digere leni calore. Tincturæ expreſſæ adde aloën et ſcammonium. His ſolutis ſpiritum diſtillatione ſepara, ut materia craſſitudinis fiat pilulis fingendis aptæ. Sub finem adde ſemina.

ELATERIUM.

Cucumeres agreſtes maturos ſcinde, et ſuccum leviſſime expreſſum trajice per cribrum ſetaceum tenuiſſimum in vas vitreum; deinde ad aliquot horas ſepone, donec craſſior pars ſubſederit. Partem tenui-

orem

orem ſupernatantem effunde, et reliquam colando ſepara. Craſſiorem vero partem, quæ poſt colandum reſtat, panno linteo coopertam, leni calori ſubjice donec exaruerit.

EXTRACTUM LIGNI CAMPECHENSIS.

℞ Ligni campechenſis raſi P. libram unam.

Coque quater vel ſæpius in aquæ diſtillatæ congio uno ad dimidium; deinde liquores ſimul miſtos et colatos ad idoneam craſſitudinem decoque.

EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI.

℞ Corticis peruviani in pulverem craſſum triti P. libram unam,
Aquæ diſtillatæ M. libras duodecim.

Coque per unam vel alteram horam, et liquorem effunde; qui, durante calore, ruber erit et pellucebit, ceſſante autem, flaveſcet, et turbidus fiet. Eadem aquæ menſura iterum affuſa, denuo coque, ut prius,

et

et coctionem repete, donec liquor frigefactus maneat limpidus. Deinde liquores hos omnes miſtos et colatos ad idoneam craſſitudinem per vaporationem redige.

Hoc extractum ſub duplici forma præparari debet; MOLLI ad pilulas fingendas apta, et DURA quæ in pulverem teri poſſit.

EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI CUM RESINA.

℞ Corticis peruviani in pulverem craſſum triti P. libram unam,
Spiritus vinoſi rectificati M. libras quatuor.

Digere per dies quatuor, et tincturam effunde. Reſiduum in aquæ diſtillatæ libris decem decoque ad libras duas. Dein tincturam et decoctum ſeparatim cola; et hoc vaporet, illa diſtilletur, donec utrumque ſpiſſari incipiat. Poſtremo extractum reſinæ miſce, et pilulis fingendis aptum redde.

Eodem modo præparari debent

Extractum Caſcarillæ,
Jalapii.

EXTRACTUM

EXTRACTUM SENNÆ.

℞ Sennæ p. libram unam,
Aquæ diſtillatæ congium unum.

Decoque ſennam in aqua diſtillata, addito poſt coctionem ſpiritus vinoſi rectificati pauxillo. Liquorem colatum ad idoneam craſſitudinem redige.

OPIUM PURIFICATUM.

℞ Opii in fruſtula conciſi p. libram unam,
Spiritus vinoſi tenuioris m. libras duodecim.

Digere leni calore, ſubinde agitans donec ſolvatur opium, quod per chartam cola. Diſtilla tincturam ita paratam ad idoneam craſſitudinem.

Opium purificatum ſub duplici forma ſervetur, molli ad pilulas fingendas apta, et dura quæ in pulverem teri poſſit.

NOTA.

N O T A.

Omnia extracta, dum ſpiſſeſcunt, ſæpius agitari debent.

Omnibus extractis aquoſis mollioribus paululum ſpiritus vinoſi inſperge.

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALÆ.

Amygdalas, vel dulces vel amaras, recentes in mortario tere; deinde prelo frigido exprime oleum.

Eodem modo exprimendum eſt

Oleum e ſeminibus Lini contuſis,
Ricini demto prius cortice,
et Sinapeos contuſis.

OLEA DISTILLATA.

Oleum Essentiale Aniſi,
Carui,
Lavendulæ,
Menthæ piperitidis,
ſativæ,
Origani,
Pulegii,
Roriſmarini,
Baccæ juniperi,
Radicis ſaſſafras.

Hæc olea eliciantur diſtillatione ex alembico cum vaſe frigidario ſatis amplo. Ad præcavendum autem empyreuma, materiæ addenda eſt aqua, in qua maceranda eſt illa ante diſtillationem.

Aqua, quæ inter diſtillandum prodit cum oleo, in uſum ſervari debet.

OLEUM PETROLEI.

Petroleum diſtilla balneo arenæ.

OLEUM

OLEUM TEREBINTHINÆ.

℞ Terebinthinæ vulgaris P. libras quinque,
Aquæ M. libras quatuor.

Terebinthinam cum aqua diſtilla ex alembico cupreo.

RESINA FLAVA

Poſt diſtillationem olei terebinthinæ remanet.

OLEUM TEREBINTHINÆ RECTIFICATUM.

℞ Olei terebinthinæ P. libram unam,
Aquæ M. libras quatuor.

Diſtilla.

OLEUM ANIMALE.

℞ Olei cornu cervi P. libram unam.

Ter diſtilla.

OLEUM SUCCINI RECTIFICATUM.

℞ Olei ſuccini P. libram unam.

Ter diſtilla.

OLEUM VINI.

℞ Alkoholis,
Acidi vitriolici, ſingulorum M. libram unam.

Gradatim miſce, et diſtilla, cavens ne ſpuma nigra in receptaculum tranſeat. Liquoris diſtillati partem oleoſam ſepara ab acido vitriolico volatili. Parti oleoſæ adde aquæ kali puri quantum ſatis ſit ad odorem ſulphureum corrigendum; dein diſtilla ætherem leni calore. Manet oleum vini in retorta liquorem aquoſum ſupernatans, a quo ſeparandum eſt

S A L E S.

ACIDUM VITRIOLICUM DILUTUM.

℞ Acidi vitriolici P. unciam unam,
Aquæ diſtillatæ P. uncias octo.

Paulatim miſce.

ACIDUM NITROSUM.

℞ Nitri purificati P. uncias ſexaginta,
Acidi vitriolici P. uncias viginti novem.

Miſce, et diſtilla.

Hujus pondus ſpecificum eſt ad pondus aquæ diſtillatæ ut 1,550 ad 1,000.

ACIDUM NITROSUM DILUTUM.

℞ Acidi nitroſi,
Aquæ diſtillatæ, ſingulorum P. libram unam.

Miſce.

ACIDUM MURIATICUM.

℞ Salis muriatici exſiccati P. libras decem,
Acidi vitriolici P. libras ſex,
Aquæ P. libras quinque.

Sali adde gradatim acidum cum aqua prius miſtum: tum diſtilla.

Hujus pondus ſpecificum eſt ad pondus aquæ diſtillatæ ut 1,170 ad 1,000.

ACETUM DISTILLATUM.

℞ Aceti M. libras quinque.

Diſtilla lento igne in vaſis vitreis quamdiu guttæ cadunt ab empyreumate puræ.

ACIDUM ACETOSUM.

℞ Æruginis in pulverem craſſum tritæ P. libras duas.

Balneo aquæ, ſale muriatico ſaturatæ, penitus exſicca; dein diſtilla in balneo arenæ, et liquorem iterum diſtilla.

Hujus pondus ſpecificum eſt ad pondus aquæ diſtillatæ ut 1,050 ad 1,000.

SAL

SAL et OLEUM SUCCINI.

℞ Succini p. libras duas.

Diſtilla balneo arenæ calore gradatim aucto: aſcendent liquor acidus, oleum, et ſal oleo inquinatus.

SAL SUCCINI PURIFICATUS.

℞ Salis ſuccini p. libram dimidiam,
Aquæ diſtillatæ m. libram unam.

Salem coque in aqua diſtillata, et ſepone ut fiant cryſtalli.

FLORES BENZOËS.

℞ Benzoës in pulverem tritæ p. libram unam.

Ollæ figulinæ, in arena locatæ, immitte; et lento igne flores ſublima in chartæ conum ollæ aptatum.

Flores, ſi flavi ſint coloris, cum argilla alba miſtos denuo ſublima.

KALI PRÆPARATUM.

℞ Cinerum clavellatorum p. libras duas,
Aquæ diſtillatæ ferventis m. libras tres.

Solve,

Solve, et cola per chartam; dein liquor vaporet donec in ſuperficie appareat pellicula. Tum per noctem ſepone, ut ſales neutri in cryſtallos abeant. Poſtea liquorem effunde, et aquam totam decoque aſſidue agitans ne ſal ollæ adhæreat.

Eodem modo purificatur Kali impurum ex cineribus quorumcunque vegetabilium.

Idem ſal præparari poteſt ex tartaro uſto donec cinerei ſit coloris.

AQUA KALI.

℞ Kali P. libram unam.

Sepone in loco humido donec liqueſcat, et cola.

AQUA KALI PURI.

℞ Kali P. libras quatuor,
Calcis P. libras ſex,
Aquæ diſtillatæ congios quatuor.

Calci adde aquæ libras quatuor, et ſtent ſimul per horam, dein adde kali et aquæ quod reliquum eſt. Tum coque per horæ quadrantem; ſine liquorem frigeſcere, et cola. Hujus liquoris menſura libralis

uncias

uncias ſedecim pendere debet. Si liquor ullam effervеſcentiam cum acido quocunque cieat, plus calcis adde.

KALI PURUM.

℞ Aquæ kali puri congium unum.

Vaporet ad ſiccitatem; dein ad ignem liqueſcat, et effundatur.

CALX CUM KALI PURO.

℞ Calcis P. libras quinque cum unciis quatuor,
Aquæ kali puri P. libras ſedecim.

Decoque aquam kali ad partem quartam; deinde calcem affuſa aqua in pulverem diſſolutam inſperge. Hanc in vaſe obturato ſerva.

NATRON PRÆPARATUM.

℞ Barillæ in pulverem tritæ P. libras duas,
Aquæ diſtillatæ congium unum.

Coque barillam in aquæ M. libris quatuor per horam dimidiam, et cola. Partem, quæ poſt colandum reſtat, coque cum reliqua aqua, et cola. Liquores miſti vaporent ad libras duas, et ſeponantur ad dies octo. Hunc liquorem iterum cola; et, poſt debitam coctionem, ſepone ut fiant cryſtalli. Cryſtallos in aqua diſtillata ſolve, liquorem cola, decoque, et ſepone ut fiant cryſtalli.

AMMONIA PRÆPARATA.

℞ Salis ammoniaci in pulverem triti P. libram unam,
Cretæ præparatæ P. libras duas.

Miſce, et ſublima.

AQUA AMMONIÆ PURÆ.

℞ Salis ammoniaci P. libram unam,
Calcis P. libras duas,
Aquæ congium unum.

Calci adde aquæ libras duas; ſtent ſimul horam, dein adde ſalem ammoniacum et aquæ ferventis libras ſex, et vas ſtatim operi. Liquorem frigefactum effunde, et lento igne diſtilla libram unam.

AQUA

AQUA AMMONIÆ.

℞ Salis ammoniaci P. libram unam,
Cinerum clavellatorum P. libram unam cum ſemiſſe,
Aquæ M. libras quatuor.

Diſtilla lento igne M. libras duas.

LIQUOR VOLATILIS, SAL, ET OLEUM CORNU CERVI.

℞ Cornu cervi P. libras decem.

Diſtilla igne gradatim aucto. Aſcendent liquor volatilis, ſal, et oleum. Oleo et ſale ſeparatis, liquorem ter diſtilla.

Sali adde æquale cretæ præparatæ pondus; et ſublima ter, vel donec candidus fiat.

Idem liquor volatilis, ſal, et oleum elici poſſunt e partibus quibuſvis quorumcunque animalium, adipe excepta.

KALI VITRIOLATUM.

℞ Salis, qui reſtat poſt diſtillationem acidi nitroſi, P. libras duas,
Aquæ diſtillatæ congios duos.

Igne forti in vaſe aperto acidum ſupervacaneum abſume; dein coque pauliſper in aqua, cola, et ſepone ut fiant cryſtalli.

NATRON VITRIOLATUM.

℞ Salis, qui reſtat poſt diſtillationem acidi muriatici, P. libras duas,
Aquæ diſtillatæ M. libras duas cum ſemiſſe.

Igne forti in vaſe aperto acidum ſupervacaneum abſume; dein coque pauliſper in aqua, cola, et ſepone ut fiant cryſtalli.

NITRUM PURIFICATUM.

℞ Nitri P. libras duas,
Aquæ diſtillatæ M. libras quatuor.

Coque nitrum in aqua donec ſolvatur, cola, et ſepone ut fiant cryſtalli.

KALI

KALI ACETATUM.

℞ Kali P. libram unam.

Coque lento igne in aceti diſtillati quadruplo vel quintuplo. Effervеſcentia ceſſante, plus aceti diſtillati diverſis vicibus adjiciatur, donec, priore aceto fere per exhalationem abſumto, plus aceti additum nullam cieat effervеſcentiam; quod fiet conſumto aceti diſtillati quaſi pondere librarum viginti: poſtea lente exſiccetur. Relinquetur ſal impurus, qui lento igne aliquantiſper liquefiat; deinde aqua ſolvatur et per chartam coletur. Si liquefactio rite peracta ſit, liquor colatus expers coloris erit; ſin aliter, coloris fuſci. Denique lento igne vaporet hic liquor ex vaſe vitreo minime profundo, ſale, dum areſcit, ſubinde moto, ut citius ad ſiccitatem perveniat; qui vaſe obturato aſſervari debet. Sal candidiſſimus eſſe debet, totuſque tum aqua tum ſpiritu vinoſo ſolvi, nullis fœcibus relictis. Si ſal, etiamſi albus ſit, in ſpiritu vinoſo fæces aliquas demiſerit, eo ſpiritu ſolutus per chartam colandus eſt, iterumque exſiccandus.

AQUA

AQUA AMMONIÆ ACETATÆ.

℞ Ammoniæ p. uncias duas,
Aceti diſtillati m. libras quatuor, vel quantum ſatis ſit ut ammonia ſaturetur.

Miſce.

KALI TARTARISATUM.

℞ Kali p. libram unam,
Cryſtallorum tartari p. libras tres,
Aquæ diſtillatæ ferventis congium unum.

Sali, in aqua ſoluto, tartari cryſtallos in pulverem tritas, gradatim adjice. Liquorem, poſtquam refrixerit, per chartam cola, et poſt idoneam exhalationem ſepone ut fiant cryſtalli.

NATRON TARTARISATUM.

℞ Natri p. uncias viginti,
Cryſtallorum tartari in pulverem tritarum p. libras duas,
Aquæ diſtillatæ ferventis m. libras decem.

Natron in aqua ſolve, et gradatim adde cryſtallos tartari. Liquor per chartam coletur, vaporet, et ſeponatur ut fiant cryſtalli.

ALUMINIS PURIFICATIO.

℞ Aluminis P. libram unam,
Cretæ P. drachmam unam,
Aquæ diſtillatæ M. libram unam.

Coque pauliſper, cola, et ſepone ut fiant cryſtalli.

ALUMEN USTUM.

℞ Aluminis P. libram dimidiam,

In vaſe fictili ure quamdiu ebullit.

Cryſtallos ſalium, ſi fæcibus ullis inquinantur, primum liquore relicto, dein paululo aquæ diſtillatæ, vel ſpiritus vinoſi rectificati lava.

Quum ſalis cujuſvis concreverint cryſtalli ex quocunque liquore, quod reliquum liquoris eſt effunde, et, ſi opus ſit, cola. Vaporatione iterata partem liquoris abſume, et ſepone ut fiant cryſtalli. Hoc repete quamdiu cryſtalli prodeunt puræ.

MAGNESIA.

MAGNESIA ALBA.

℞ Salis amari,
Kali, ſingulorum P. libras duas,
Aquæ diſtillatæ ferventis M. libras viginti.

Salem amarum et kali ſingulatim ſolve in aquæ libris decem, et per chartam cola; dein miſce. Coque liquorem pauliſper, et adhuc calentem cola per linteum, ſuper quod reſtabit MAGNESIA ALBA; dein aqua diſtillata ſæpius affuſa kali vitriolatum ablue.

MAGNESIA USTA.

℞ Magneſiæ albæ P. uncias quatuor.

Magneſiam igni forti duas horas ſubjice. Hanc frigefactam in vaſe vitreo obturato repone.

PRÆPARATA

PRÆPARATA e SULPHURE.

FLORES SULPHURIS LOTI.

℞ Florum ſulphuris P. libram unam,
Aquæ diſtillatæ M. libras quatuor.

Flores ſulphuris coque pauliſper in aqua diſtillata; deinde hanc aquam effunde, et, frigida affuſa, acidum ablue: denique exſicca.

KALI SULPHURATUM.

℞ Florum ſulphuris P. unciam unam,
Kali P. uncias quinque.

Salem ſulphuri, lento igne liquefacto, aſſidua agitatione immiſce, donec in unum coëant.

OLEUM SULPHURATUM,
et
PETROLEUM SULPHURATUM.

℞ Florum ſulphuris P. uncias quatuor,
Olei olivæ P. uncias ſedecim.

Flores ſulphuris coque cum oleo in olla parum operta, donec in unum coëant.

Itidem fit petroleum ſulphuratum.

SULPHUR PRÆCIPITATUM.

℞ Kali ſulphurati P. uncias ſex,
Aquæ diſtillatæ P. libram unam cum ſemiſſe,
Acidi vitriolici diluti quantum ſatis ſit.

Coque kali ſulphuratum in aqua diſtillata donec ſolvatur. Liquorem per chartam cola, cui adde acidum vitriolicum. Pulverem præcipitatum lava affuſa ſæpius aqua donec inſipidus fiat.

PRÆPARATA ex ANTIMONIO.

ANTIMONIUM CALCINATUM.

℞ Antimonii in pulverem triti P. uncias octo,
Nitri in pulverem triti P. libras duas.

Miſce, et gradatim in crucibulum igne rubens immitte; ure materiam albam circiter horam dimidiam, et frigefactam in pulverem tere; deinde aqua diſtillata lava.

CROCUS ANTIMONII.

℞ Antimonii in pulverem triti,
Nitri in pulverem triti, ſingulorum P. libram unam,
Salis muriatici P. unciam unam.

Miſce, et gradatim in crucibulum igne rubens injice, et calore aucto liqua. Materiam liquatam effunde, et frigefactam a ſcoriis ſepara.

ANTIMONIUM MURIATUM.

℞ Croci antimonii in pulverem triti,
Acidi vitriolici, ſingulorum P. libram unam,
Salis muriatici ſiccati P. libras duas.

Acidum vitriolicum retortæ infunde, paulatim addens ſalem muriaticum et crocum antimonii prius miſta: dein balneo arenæ fiat diſtillatio. Materia diſtillata plures dies aëri pateat; tum effundatur e fæcibus pars liquida.

PULVIS ANTIMONIALIS.

℞ Antimonii in pulverem craſſum triti,
Cornu cervi raſi, ſingulorum P. libras duas.

Miſce, et injice ollæ ferreæ latæ, ad rubedinem calefactæ, et aſſidue agita, donec colore cinereo fuerint. Materiam refrigeratam in pulverem tere, et crucibulo loricato immitte. Crucibulum aliud inverſum, cui parvum ſit in fundo foramen, luto conjunge. Ignem ſubminiſtra, quem ad rubedinem ſenſim auge, et ita auctum ſerva per horas duas. Denique materiam frigefactam in pulverem ſubtiliſſimum tere.

SULPHUR ANTIMONII PRÆCIPITATUM.

℞ Antimonii in pulverem triti P. libras duas,
Aquæ kali puri M. libras quatuor,
Aquæ diſtillatæ M. libras tres.

Miſce, et coque igne lento horas tres, aſſidue agitans, et addens aquam diſtillatam proüt opus fuerit. Lixivium calidum cola per linteum duplex; et liquori adhuc calenti inſtilla paulatim acidi vitriolici diluti quantum ſatis ſit ad dejiciendum ſulphur. Aqua calida kali vitriolatum ablue.

ANTIMONIUM TARTARISATUM.

℞ Croci antimonii in pulverem triti P. libram unam cum ſemiſſe,
Cryſtallorum tartari P. libras duas,
Aquæ diſtillatæ congios duos.

Coque in vaſe vitreo circiter horæ quadrantem; per chartam cola, et liquorem colatum ſepone ut fiant cryſtalli.

ANTIMONIUM

ANTIMONIUM VITRIFICATUM.

℞ Antimonii in pulverem triti P. uncias quatuor.

In vaſe fictili lato ure igne ſenſim aucto, bacillo ferreo agitans, donec fumum ſulphureum non amplius emittat. Hunc pulverem immitte crucibulo, ita ut duas tertias partes ejus occupet. Operculo aptato, ignem ſubminiſtra, primum modicum, deinde fortiorem, donec liquetur materia. Vitrum liquefactum effunde.

PRÆPARATUM ex ARGENTO.

ARGENTUM NITRATUM.

℞ Argenti P. unciam unam,
Acidi nitroſi diluti M. uncias quatuor.

Argentum acido nitroſo in vaſe vitreo ſuper arenam calidam ſolve; deinde, calore leniter aucto, exſicca: poſtea in crucibulo liqua, ut in formas idoneas effundatur, cautim evitato nimio calore.

PRÆPARATA e FERRO.

FERRUM AMMONIACALE.

℞ Ferri ramentorum P. libram unam,
Salis ammoniaci P. libras duas.

Miſce, et ſublima. Quod reſtat in vaſis fundo cum materia ſublimata ſimul terendo miſce, iterumque ſublima.

FERRI RUBIGO.

℞ Ferri ramentorum P. libram unam.

Ferrum, aëri ſubjectum, humecta ſæpius aqua, donec in rubiginem exeſum fuerit; deinde tere in mortario ferreo, et affuſa aqua diſtillata pulverem ſubtiliſſimum ablue: reſiduum vero, quod modico tritu in pulverem facile abluendum non redigitur, humectatum aëri diutius ſubjice; et denuo in mortario tritum ablue, ut prius. Pulvis ablutus ſiccetur.

FERRUM TARTARISATUM.

℞ Ferri ramentorum P. libram unam,
Cryſtallorum tartari tritarum P. libras duas.

Miſce cum aqua diſtillata in materiam craſſam, quam in patulo vaſe figulino dies octo aëri expone; dein materiam balneo arenæ arefactam in pulverem ſubtiliſſimum tere.

FERRUM VITRIOLATUM.

℞ Ferri ramentorum,
Acidi vitriolici, ſingulorum P. uncias octo,
Aquæ diſtillatæ M. libras tres.

Miſce in vaſe vitreo, et quum ceſſaverit ebullire, ſiſte aliquamdiu ſuper arenam calidam; deinde liquorem effuſum per chartam cola, et poſt idoneam exhalationem ſepone ut fiant cryſtalli.

PRÆPARATA ex HYDRARGYRO.

HYDRARGYRUS PURIFICATUS.

℞ Hydrargyri,
Ferri ramentorum, ſingulorum P. libras quatuor.

Tere ſimul, et diſtilla e vaſe ferreo.

HYDRARGYRUS ACETATUS.

℞ Hydrargyri purificati P. libram unam,
Acidi nitroſi diluti P. libras duas,
Aquæ kali quantum ſatis ſit.

Hydrargyrum cum acido miſce in vaſe vitreo, et in balneo arenæ ſolve: tum paulatim inſtilla aquam kali ut calx hydrargyri dejiciatur. Hanc aqua diſtillata plurima lava, et leni calore ſicca. His peractis,

℞ Calcis

℞ Calcis hydrargyri modo deſcriptæ p. libram unam,
Acidi acetoſi quantum calci ſolvendæ ſufficiat.

Miſce in vaſe vitreo, et, hydrargyro ſoluto, liquorem per chartam cola; dein vaporet liquor donec pellicula appareat, et ſeponatur ut fiant cryſtalli. Has in vaſe obturato repone.

HYDRARGYRUS CALCINATUS.

℞ Hydrargyri purificati p. libram unam.

Hydrargyrum in cucurbita vitrea, cui fundus planior ſit, in balneo arenæ calori 600° circiter expone, donec in pulverem rubrum concreverit.

HYDRARGYRUS CUM CRETA.

℞ Hydrargyri purificati p. uncias tres,
Cretæ in pulverem tritæ p. uncias quinque.

Tere ſimul donec globuli viſum fugerint.

HYDRARGYRUS MURIATUS.

℞ Hydrargyri purificati,
Acidi vitriolici, ſingulorum p. libras duas,
Salis muriatici ſiccati p. libras tres cum ſemiſſe.

Miſce hydrargyrum cum acido in vaſe vitreo, et coque in balneo arenæ donec materia exſiccata fuerit. Materiam frigefactam miſce in vaſe vitreo cum ſale muriatico; tum in cucurbita vitrea ſublima calore ſenſim aucto. Dein materia ſublimata a ſcoriis ſeparetur.

CALOMELAS.

℞ Hydrargyri muriati P. libram unam,
Hydrargyri purificati P. uncias novem.

Tere ſimul donec globuli viſum fugerint, et ſublima; dein materiam totam iterum tere, et ſublima. Eodem modo ſublimationem quater repete. Poſtea materiam in pulverem ſubtiliſſimum tere, et affuſa aqua diſtillata fervente lava.

HYDRARGYRUS MURIATUS MITIS.

℞ Hydrargyri purificati,
Acidi nitroſi diluti, ſingulorum P. libram dimidiam.

Miſce in vaſe vitreo, et ſepone donec hydrargyrus ſolvatur. Ferveant, ut ſolvatur ſal. Liquorem

rem ferventem effunde in vas vitreum, cui prius inditus ſit alius liquor fervens, qui conſtat ex

Salis muriatici P. unciis quatuor,
Aquæ diſtillatæ M. libris octo.

Poſtquam pulvis albus ad fundum vaſis deſcenderit, effundatur liquor limpidus ſupernatans; et pulvis remanens affuſa ſæpius aqua calida lavetur donec inſipidus ſit. Tum charta bibula exceptus leni calore exſiccetur.

HYDRARGYRUS NITRATUS RUBER.

℞ Hydrargyri purificati,
Acidi nitroſi, ſingulorum P. libram unam,
Acidi muriatici P. drachmam unam.

Miſce in vaſe vitreo, et in balneo arenæ ſolve hydrargyrum; tum ignem auge, donec materia in cryſtallos rubras abeat.

CALX HYDRARGYRI ALBA.

℞ Hydrargyri muriati,
Salis ammoniaci,
Aquæ kali, ſingulorum P. libram dimidiam.

Solve

Solve primo ſalem ammoniacum, et dein hydrargyrum muriatum, aqua diſtillata, et adde aquam kali. Pulverem præcipitatum lava donec ſapore careat.

HYDRARGYRUS CUM SULPHURE.

℞ Hydrargyri purificati,
Florum ſulphuris, ſingulorum P. libram unam.

Tere ſimul donec globuli viſum fugerint.

HYDRARGYRUS SULPHURATUS RUBER.

℞ Hydrargyri purificati P. uncias quadraginta,
Sulphuris P. uncias octo.

Sulphuri liquefacto hydrargyrum immiſce. Si miſtura flammam concipiat, eam extingue vas tegendo; deinde in pulverem tere materiam, et ſublima.

HYDRARGYRUS

HYDRARGYRUS VITRIOLATUS.

℞ Hydrargyri purificati,
Acidi vitriolici, ſingulorum P. libram unam.

Miſce in vaſe vitreo, et gradatim incaleſcant donec in materiam albam coëant, quæ igne forti penitus exſiccanda eſt. Hæc materia, plurima aqua calida diſtillata affuſa, ſtatim flaveſcet, et in pulverem fatiſcet. Pulverem tere diligenter cum hac aqua in mortario vitreo. Poſtquam pulvis ſubſederit, aquam effunde; et, plus aquæ diſtillatæ aliquoties adjiciens, lava materiam donec ſaporis expers ſit.

PRÆPARATA e PLUMBO.

CERUSSA ACETATA.

℞ Ceruſſæ P. libram unam,
Aceti diſtillati congium unum cum ſemiſſe.

Coque ceruſſam cum aceto donec acetum ſaturetur; deinde per chartam cola, et poſt idoneam exhalationem ſepone ut fiant cryſtalli.

AQUA LITHARGYRI ACETATI.

℞ Lithargyri P. libras duas cum unciis quatuor,
Aceti diſtillati congium unum.

Miſce, et decoque ad libras ſex, aſſidue agitans; dein ſepone. Poſtquam fæces ſubſederint, cola.

PRÆPARATUM e STANNO.

STANNUM PULVERATUM.

℞ Stanni p. libras ſex.

In vaſe ferreo liqua, et agita baculo ferreo donec pulvis ſupernatet. Pulverem aufer, et frigefactum per cribrum trajice.

PRÆPARATA e ZINCO.

ZINCUM CALCINATUM.

℞ Zinci in fruſtula fracti P. uncias octo.

Zincum candenti crucibulo capaci alto et inclinato per vices injice, crucibulum aliud ſuperimponens, adeo ut aëri liceat zincum candens attingere. Calcem, ſimul ac illa appareat, exime, et partem ejus albam et leviorem per cribum trajice.

ZINCUM VITRIOLATUM PURIFICATUM.

℞ Vitrioli albi P. libram unam,
Acidi vitriolici P. drachmam unam,
Aquæ diſtillatæ ferventis M. libras tres.

Miſce, et per chartam cola; poſt idoneam exhalationem ſepone in loco frigido ut fiant cryſtalli.

AQUÆ DISTILLATÆ.

AQUA DISTILLATA.

℞ Aquæ fontanæ congios decem.

Diſtilla primum libras quatuor; quibus abjectis, diſtilla congios quatuor. Aquam hanc ſerva in lagena vitrea, vel fictili, vitreo epiſtomio obturata.

AQUA ANETHI.

℞ Seminum anethi contuſorum P. libram unam,
Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congium unum.

AQUA CINNAMOMI.

℞ Corticis cinnamomi contuſi P. libram unam,
Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Macera per horas quatuor et viginti, et diſtilla congium unum.

AQUA FOENICULI.

℞ Seminum fœniculi dulcis contuſorum p. libram unam,
Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congium unum.

AQUA MENTHÆ PIPERITIDIS.

℞ Herbæ menthæ piperitidis exſiccatæ p. libram unam cum ſemiſſe,
Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congium unum.

AQUA MENTHÆ SATIVÆ.

℞ Herbæ menthæ ſativæ exſiccatæ p. libram unam cum ſemiſſe,
Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congium unum.

AQUA

AQUA PIMENTO.

℞ Baccarum pimento contuſarum p. libram dimidiam,
Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Macera per horas quatuor et viginti, et diſtilla congium unum.

AQUA PULEGII.

℞ Herbæ pulegii exſiccatæ p. libram unam cum ſemiſſe,
Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congium unum.

AQUA ROSÆ.

℞ Petalorum roſæ damaſcenæ recentium, demtis unguibus, p. libras ſex,
Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congium unum.

Aquas ex herbis exſiccatis diſtillandas eſſe præcepimus, quoniam recentes omni anni tempore non præſto ſunt. Quandocunque hæ in uſum veniunt, pondera ſunt augenda. Sive autem recentes, ſeu exſiccatæ adhibeantur, opifici licet pondus variare, ratione habita ad cœli tempeſtatem, ſub quo herbæ ſuccreverint et fuerint collectæ.

Herbæ et ſemina, ultra unius anni ſpatium ſervata, minus idonea ſunt quæ aquarum diſtillationi inſerviant.

Singulis harum aquarum congiis adde ſpiritus vinoſi tenuioris M. uncias quinque.

SPIRITUS DISTILLATI.

A L K O H O L.

℞ Spiritus vinoſi rectificati congium unum,
Kali calidi P. libram unam cum ſemiſſe,
Kali puri P. unciam unam.

Miſce ſpiritum vinoſum cum kali puro; et dein adde kali calidi libram unam, agita, et digere per horas quatuor et viginti. Effunde ſpiritum, cui adde kali quod reliquum eſt, et diſtilla balneo aquoſo. Servetur in vaſe bene obturato.

Alkoholis pondus ſpecificum eſt ad pondus aquæ diſtillatæ ut 815 ad 1,000.

SPIRITUS ÆTHERIS VITRIOLICI.

℞ Spiritus vinoſi rectificati,
Acidi vitriolici, ſingulorum P. libram unam.

Paulatim

Paulatim acidum ſpiritui infunde, et agitando miſce; dein ex retorta in receptaculum tubulatum, cui aptetur vas recipiens, lento igne diſtilla ſpiritum ætheris vitriolici, donec vapores ſulphurei inceperint oriri.

ÆTHER VITRIOLICUS.

℞ Spiritus ætheris vitriolici P. libras duas,
Aquæ kali puri M. unciam unam.

Agita ſimul, et leni calore diſtilla M. uncias quatuordecim.

SPIRITUS ÆTHERIS NITROSI.

℞ Spiritus vinoſi rectificati M. libras duas,
Acidi nitroſi P. libram dimidiam.

Miſce affundendo acidum ſpiritui, et diſtilla leni calore P. libram unam cum unciis decem.

SPIRITUS AMMONIÆ.

℞ Spiritus vinoſi tenuioris M. libras tres,
Salis ammoniaci P. uncias quatuor,
Cinerum clavellatorum P. uncias ſex.

Miſce, et diſtilla lento igne M. libram unam cum ſemiſſe.

SPIRITUS AMMONIÆ FOETIDUS.

℞ Spiritus vinoſi tenuioris M. libras ſex,
Salis ammoniaci P. libram unam,
Aſæ fœtidæ P. uncias quatuor,
Cinerum clavellatorum P. libram unam cum ſemiſſe.

Miſce, et diſtilla lento igne M. libras quinque.

SPIRITUS ANISI COMPOSITUS.

℞ Seminum contuſorum aniſi,
angelicæ, ſingulorum p. libram dimidiam,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,
Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congium unum.

SPIRITUS CARUI.

℞ Seminum carui contuſorum p. libram dimidiam,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,
Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congium unum.

SPIRITUS CINNAMOMI.

℞ Corticis cinnamomi contuſi P. libram unam,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,
Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congium unum.

SPIRITUS JUNIPERI COMPOSITUS.

℞ Baccarum juniperi contuſarum P. libram unam,
Seminum carui contuſorum,
Seminum fœniculi dulcis, ſingulorum P. unciam unam cum ſemiſſe,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,
Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congium unum.

SPIRITUS LAVENDULÆ.

℞ Florum recentium lavendulæ P. libram unam cum ſemiſſe,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum.

Diſtilla balneo aquoſo M. libras quinque.

SPIRITUS MENTHÆ PIPERITIDIS.

℞ Herbæ menthæ piperitidis exſiccatæ P. libram unam cum ſemiſſe,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,
Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congium unum.

SPIRITUS MENTHÆ SATIVÆ.

℞ Herbæ menthæ ſativæ exſiccatæ P. libram unam cum ſemiſſe,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,
Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congium unum.

SPIRITUS

SPIRITUS NUCIS MOSCHATÆ.

℞ Nucis moſchatæ contuſæ p. uncias duas,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,
Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congium unum.

SPIRITUS PIMENTO.

℞ Baccarum contuſarum pimento p. uncias duas,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,
Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congium unum.

SPIRITUS PULEGII.

℞ Herbæ pulegii exſiccatæ p. libram unam cum ſemiſſe,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,
Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congium unum.

SPIRITUS RAPHANI COMPOSITUS.

℞ Radicis raphani ruſticani recentis,
Corticis exterioris aurantiorum hiſpalenſium exſiccati, ſingulorum P. libras duas,
Herbæ cochleariæ hortenſis recentis P. libras quatuor,
Nucis moſchatæ contuſæ P. unciam unam,
Spiritus vinoſi tenuioris congios duos,
Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congios duos.

SPIRITUS RORISMARINI.

℞ Cacuminum roriſmarini recentium P. libram unam cum ſemiſſe,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum.

Diſtilla balneo aquoſo M. libras quinque.

DECOCTA

DECOCTA et INFUSA.

DECOCTUM CORNU CERVI.

℞ Cornu cervi uſti et præparati P. uncias duas,
Arabici gummi P. drachmas ſex,
Aquæ diſtillatæ M. libras tres.

Decoque aſſidue agitans ad libras duas, et cola.

DECOCTUM CORTICIS PERUVIANI.

℞ Corticis peruviani in pulverem triti P. unciam unam,
Aquæ diſtillatæ M. libram unam cum unciis tribus.

Coque per horæ partem ſextam in vaſe operto, et liquorem adhuc calentem cola.

DECOCTUM pro ENEMATE.

℞ Foliorum exſiccatorum malvæ P. unciam unam,
Florum chamæmeli exſiccatorum P. unciam dimidiam,
Aquæ M. libram unam.

Coque, et cola.

DECOCTUM

DECOCTUM pro FOMENTO.

℞ Foliorum abrotoni exſiccatorum,
Cacuminum abſinthii maritimi exſiccatorum,
Florum chamæmeli exſiccatorum, ſingulorum P. unciam unam,
Foliorum lauri exſiccatorum P. unciam dimidiam,
Aquæ diſtillatæ M. libras ſex.

Pauliſper coque, et cola.

DECOCTUM HELLEBORI.

℞ Radicis hellebori albi in pulverem tritæ P. unciam unam,
Aquæ diſtillatæ M. libras duas,
Spiritus vinoſi rectificati P. uncias duas.

Aquam cum radice decoque ad libram unam, et liquori frigefacto et colato adde ſpiritum.

DECOCTUM HORDEI.

℞ Hordei perlati P. uncias duas,
Aquæ diſtillatæ M. libras quatuor.

Res alienas, hordeo adhærentes, aqua frigida primum ablue; deinde, affuſa aquæ libra circiter dimidia, hordeum pauliſper coque. Hac aqua abjecta, hordeo aquam diſtillatam ferventem adde; decoque ad libras duas, et cola.

DECOCTUM HORDEI COMPOSITUM.

℞ Decocti hordei M. libras duas,
Uvarum paſſarum, acinis exemtis,
Caricarum inciſarum, ſingularum P. uncias duas, singulorum
Radicis glycyrrhizæ inciſæ et contuſæ P. unciam dimidiam,
Aquæ diſtillatæ M. libram unam.

Decoque ad libras duas, et cola.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ.

℞ Radicis ſarſaparillæ inciſæ p. uncias ſex,
Aquæ diſtillatæ m. libras octo.

Macera per duas horas calore circiter 195°; dein radicem exime, et contunde; contuſam liquori redde, et iterum macera per horas duas. Deinde liquorem, ad menſuram quatuor librarum decoctum, exprime, et cola.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ COMPOSITUM.

℞ Radicis ſarſaparillæ inciſæ et contuſæ p. uncias ſex,
Corticis radicis ſaſſafras,
Ligni guaiaci raſi,
Radicis glycyrrhizæ contuſæ, ſingulorum p. unciam unam,
Corticis radicis mezerei p. drachmas tres,
Aquæ diſtillatæ m. libras decem.

Macera leni calore per horas ſex; dein decoque ad menſuram librarum quinque, ſub finem coctionis addens corticem radicis mezerei. Cola liquorem.

DECOCTUM

DECOCTUM ULMI.

℞ Corticis interioris recentis ulmi contuſi p. uncias quatuor,
Aquæ diſtillatæ m. libras quatuor.

Decoque ad libras duas, et cola.

MUCILAGO AMYLI.

℞ Amyli p. drachmas tres,
Aquæ diſtillatæ m. libram unam.

Amylum tere, paulatim addens aquam diſtillatam; dein coque pauliſper.

MUCILAGO ARABICI GUMMI.

℞ Arabici gummi in pulverem triti p. uncias quatuor,
Aquæ diſtillatæ ferventis m. uncias octo.

Tere gummi in aqua donec ſolvatur.

MUCILAGO SEMINIS CYDONII MALI.

℞ Seminum cydonii mali P. drachmam unam,
Aquæ diſtillatæ M. uncias octo.

Coque lento igne donec aqua lenteſcat; dein per linteum trajice.

INFUSUM GENTIANÆ COMPOSITUM.

℞ Radicis gentianæ P. drachmam unam,
Corticis exterioris limonum recentium P. unciam dimidiam,
Corticis exterioris aurantiorum hiſpalenſium exſiccati P. drachmam unam cum ſemiſſe,
Aquæ ferventis M. uncias duodecim.

Macera per horam unam, et cola.

INFUSUM SENNÆ SIMPLEX.

℞ Sennæ p. unciam unam cum ſemiſſe,
Zingiberis in pulverem triti p. drachmam unam,
Aquæ diſtillatæ ferventis m. libram unam.

Macera per horam unam in vaſe operto, et liquorem frigefactum cola.

INFUSUM SENNÆ TARTARISATUM.

℞ Sennæ p. unciam unam cum ſemiſſe,
Seminum coriandri contuſorum p. unciam dimidiam,
Cryſtallorum tartari p. drachmas duas,
Aquæ diſtillatæ m. libram unam.

Cryſtallos tartari in aqua coquendo ſolve; deinde liquorem adhuc ferventem ſennæ et ſeminibus affunde; macera per horam unam in vaſe operto, et frigefactum cola.

AQUA CALCIS.

℞ Calcis P. libram dimidiam,
Aquæ diſtillatæ ferventis M. libras duodecim.

Miſce, et ſepone in vaſe operto per horam unam; dein effunde liquorem, quem in vaſe obturato ſerva.

INFUSUM ROSÆ.

℞ Petalorum roſæ rubræ nondum explicitorum, demtis unguibus, P. unciam dimidiam,
Acidi vitriolici diluti P. drachmas tres,
Aquæ diſtillatæ ferventis M. libras duas cum ſemiſſe,
Sacchari purificati P. unciam unam cum ſemiſſe.

Aquam primo petalis affunde in vaſe vitreo; dein adde acidum vitriolicum dilutum, et macera per horam dimidiam. Liquorem frigefactum cola, et adjice ſaccharum.

ACETUM SCILLÆ.

℞ Scillarum recens exſiccatarum P. libram unam,
Aceti M. libras ſex,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libram dimidiam.

Macera ſcillas in aceto leni calore in vaſe vitreo per horas quatuor et viginti. Deinde liquorem exprime, et ſepone ut fæces ſubſidant; denique liquori effuſo adde ſpiritum.

VINA MEDICATA.

VINUM ALOËS.

℞ Aloës ſocotorinæ P. uncias octo,
Canellæ albæ P. uncias duas,
Vini albi hiſpanici M. libras ſex,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Aloën et canellam albam ſeparatim in pulverem tere; miſtis vinum affunde. Deinde digere per dies quatuordecim ſubinde agitans; et poſtremo cola.

Non alienum erit arenam albam, ſordibus purgatam, pulveri miſcere, quo minus concreſcat aloë madefacta.

VINUM ANTIMONII.

℞ Antimonii vitrificati in pulverem triti P. unciam unam,
Vini albi hiſpanici M. libram unam cum ſemiſſe.

Digere per dies duodecim ſæpe agitans; et per chartam cola.

VINUM

VINUM
ANTIMONII TARTARISATI.

℞ Antimonii tartariſati P. ſcrupulos duos,
Aquæ diſtillatæ ferventis M. uncias duas,
Vini albi hiſpanici M. uncias octo.

Solve antimonium tartariſatum in aqua diſtillata ferventi, et adde vinum.

VINUM FERRI.

℞ Ferri ramentorum P. uncias quatuor,
Vini albi hiſpanici M. libras quatuor.

Digere per menſem ſæpe agitans, et cola.

VINUM IPECACUANHÆ.

℞ Radicis ipecacuanhæ contuſæ P. uncias duas,
Vini albi hiſpanici M. libras duas.

Digere per dies decem, et cola.

VINUM RHABARBARI.

℞ Rhabarbari inciſi p. uncias duas cum ſemiſſe,
Seminum cardamomi minoris contuſorum, demtis capſulis, p. unciam dimidiam,
Croci p. drachmas duas,
Vini albi hiſpanici m. libras duas,
Spiritus vinoſi tenuioris m. uncias octo.

Digere per dies decem, et cola.

TINCTURÆ.

T I N C T U R Æ.

T I N C T U R A A L O Ë S.

℞ Aloës ſocotorinæ in pulverem tritæ p. unciam dimidiam,
Extracti glycyrrhizæ p. unciam unam cum ſemiſſe,
Aquæ diſtillatæ,
Spiritus vinoſi tenuioris, ſingulorum m. uncias octo.

Digere in balneo arenæ vas ſubinde agitans donec ſolvatur extractum, et cola.

TINCTURA ALOËS COMPOSITA.

℞ Tincturæ myrrhæ m. libras duas,
Croci,
Aloës ſocotorinæ, ſingulorum p. uncias tres.

Digere per dies octo, et cola.

TINCTURA ASÆ FOETIDÆ.

℞ Aſæ fœtidæ P. uncias quatuor,
Spiritus vinoſi rectificati M. libras duas.

Digere leni calore per dies ſex, et cola.

TINCTURA BALSAMI PERUVIANI.

℞ Balſami peruviani P. uncias quatuor,
Spiritus vinoſi rectificati M. libram unam.

Digere donec ſolvatur balſamum.

TINCTURA BALSAMI TOLUTANI.

℞ Balſami tolutani P. unciam unam cum ſemiſſe,
Spiritus vinoſi rectificati M. libram unam.

Digere donec ſolvatur balſamum, et cola.

TINCTURA

TINCTURA BENZOËS COMPOSITA.

℞ Benzoës P. uncias tres,
Styracis colati P. uncias duas,
Balſami tolutani P. unciam unam,
Aloës ſocotorinæ P. unciam dimidiam,
Spiritus vinoſi rectificati M. libras duas.

Digere leni calore per triduum, et cola.

TINCTURA CANTHARIDIS.

℞ Cantharidum contuſarum P. drachmas duas,
Coccinellarum in pulverem tritarum P. drachmam dimidiam,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libram unam cum ſemiſſe.

Digere per dies octo, et cola.

TINCTURA CARDAMOMI.

℞ Seminum cardamomi minoris contuſorum, demtis capſulis, P. uncias tres,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Digere per dies octo, et cola.

TINCTURA

TINCTURA
CARDAMOMI COMPOSITA.

℞ Seminum cardamomi minoris, demtis capſulis,
carui,
Coccinellarum, ſingulorum in pulverem tritorum, P. drachmas duas,
Corticis cinnamomi contuſi P. unciam dimidiam,
Uvarum paſſarum, demtis acinis, P. uncias quatuor,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Digere per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CASCARILLÆ.

℞ Corticis caſcarillæ in pulverem triti P. uncias quatuor,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Digere leni calore per dies octo, et cola.

TINCTURA CASTOREI.

℞ Caſtorei ruſſici in pulverem triti P. uncias duas,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Digere per dies decem, et cola.

TINCTURA CATECHU.

℞ Catechu P. uncias tres,
Corticis cinnamomi contuſi P. uncias duas,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Digere per triduum, et cola.

TINCTURA CINNAMOMI.

℞ Corticis cinnamomi contuſi P. unciam unam cum ſemiſſe,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libram unam.

Digere per dies decem, et cola.

TINCTURA CINNAMOMI COMPOSITA.

℞ Corticis cinnamomi contuſi P. drachmas ſex,
Seminum cardamomi minoris, demtis capſulis, P. drachmas tres,
Piperis longi,
Zingiberis, ſingulorum in pulverem tritorum, P. drachmas duas,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Digere per dies octo, et cola.

TINCTURA COLOMBÆ.

℞ Radicis colombæ in pulverem tritæ P. uncias duas cum ſemiſſe,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Digere per dies octo, et cola.

TINCTURA CORTICIS AURANTII.

℞ Corticis exterioris aurantiorum hiſpalenſium recentis P. uncias tres,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Digere per triduum, et cola.

TINCTURA

TINCTURA CORTICIS PERUVIANI.

℞ Corticis peruviani in pulverem triti P. uncias quatuor,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Digere leni calore per dies octo, et cola.

TINCTURA CORTICIS PERUVIANI COMPOSITA.

℞ Corticis peruviani in pulverem triti P. uncias duas,
Corticis exterioris aurantiorum hiſpalenſium exſiccati P. unciam unam cum ſemiſſe,
Radicis ſerpentariæ virginianæ contuſæ P. drachmas tres,
Croci P. drachmam unam,
Coccinellarum in pulverem tritarum P. ſcrupulos duos,
Spiritus vinoſi tenuioris M. uncias viginti.

Digere per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA FERRI MURIATI.

℞ Ferri rubiginis P. libram dimidiam,
Acidi muriatici P. libras tres,
Spiritus vinoſi rectificati M. libras tres.

Ferri rubigini affunde acidum muriaticum in vaſe vitreo; et miſta per triduum ſubinde agita. Sepone ut fæces ſubſidant, dein liquorem effunde. Hunc per exhalationem ad libram unam abſume, et frigefacto ſpiritum vinoſum adde.

TINCTURA GALBANI.

℞ Galbani minutim inciſi P. uncias duas,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Digere leni calore per dies octo, et cola.

TINCTURA GENTIANÆ COMPOSITA.

℞ Radicis gentianæ inciſæ et contuſæ P. uncias duas,
Corticis exterioris aurantiorum hiſpalenſium exſic-cati P. unciam unam,
Seminum cardamomi minoris contuſorum, demtis capſulis, P. unciam dimidiam,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Digere per dies octo, et cola.

TINCTURA

TINCTURA GUAIACI.

℞ Gummi guaiaci P. uncias quatuor,
Spiritus ammoniæ compoſiti M. libram unam cum ſemiſſe.

Digere per triduum, et cola.

TINCTURA HELLEBORI NIGRI.

℞ Radicis hellebori nigri in pulverem craſſum tritæ P. uncias quatuor,
Coccinellarum in pulverem tritarum P. ſcrupulos duos,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Digere leni calore per dies octo, et cola.

TINCTURA JALAPII.

℞ Radicis jalapii in pulverem tritæ P. uncias octo,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Digere leni calore per dies octo, et cola.

TINCTURA LAVENDULÆ COMPOSITA.

℞ Spiritus lavendulæ M. libras tres,
rorifmarini M. libram unam,
Corticis cinnamomi contuſi,
Nucis moſchatæ contuſæ, ſingulorum P. unciam dimidiam,
Santali rubri P. unciam unam.

Digere per dies decem, et cola.

TINCTURA MYRRHÆ.

℞ Myrrhæ contuſæ P. uncias tres,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libram unam cum ſemiſſe,
rectificati M. libram dimidiam.

Digere leni calore per dies octo, et cola.

TINCTURA OPII.

℞ Opii purificati duri in pulverem triti P. drachmas decem,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libram unam.

Digere per dies decem, et cola.

TINCTURA

TINCTURA OPII CAMPHORATA.

℞ Opii purificati duri,
Florum benzoës, ſingulorum P. drachmam unam,
Camphoræ P. ſcrupulos duos,
Olei eſſentialis aniſi P. drachmam unam,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Digere per triduum.

TINCTURA RHABARBARI.

℞ Rhabarbari inciſi P. uncias duas,
Seminum cardamomi minoris contuſorum, demtis capſulis, P. unciam dimidiam,
Croci P. drachmas duas,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Digere per dies octo, et cola.

TINCTURA RHABARBARI COMPOSITA.

℞ Rhabarbari inciſi p. uncias duas,
Zingiberis in pulverem triti,
Croci, ſingulorum p. drachmas duas,
Radicis glycyrrhizæ contuſæ p. unciam dimidiam,
Aquæ diſtillatæ m. libram unam,
Spiritus vinoſi tenuioris m. uncias duodecim.

Digere per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA SABINÆ COMPOSITA.

℞ Extracti ſabinæ p. unciam unam,
Tincturæ caſtorei m. libram unam,
myrrhæ m. libram dimidiam.

Digere donec ſolvatur extractum ſabinæ, et cola.

TINCTURA SCILLÆ.

℞ Scillarum recens exſiccatarum P. uncias quatuor,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Digere per dies octo, et liquorem effunde.

TINCTURA SENNÆ.

℞ Sennæ P. libram unam,
Seminum carui contuſorum P. unciam unam cum ſemiſſe,
cardamomi minoris contuſorum, demtis capſulis, P. unciam dimidiam,
Uvarum paſſarum, demtis acinis, P. uncias ſedecim,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum.

Digere per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA SERPENTARIÆ.

℞ Radicis ſerpentariæ virginianæ P. uncias tres,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Digere per dies octo, et cola.

TINCTURA

TINCTURA VALERIANÆ.

℞ Radicis valerianæ ſylveſtris in pulverem craſſum tritæ P. uncias quatuor,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Digere leni calore per dies octo, et cola.

TINCTURA VALERIANÆ VOLATILIS.

℞ Radicis valerianæ ſylveſtris P. uncias quatuor,
Spiritus ammoniæ compoſiti M. libras duas.

Digere per dies octo, et cola.

NOTA.

Tincturæ omnes in vaſe obturato fieri debent; tinctura ferri muriati excepta.

MISTURÆ.

MISTURA CAMPHORATA.

℞ Camphoræ P. drachmam unam,
Spiritus vinoſi rectificati guttas decem,
Sacchari purificati P. unciam dimidiam,
Aquæ diſtillatæ ferventis M. libram unam.

Camphoram primum cum ſpiritu vinoſo rectificato tere, deinde cum ſaccharo; denique aquam ſenſim adde, et miſturam cola.

MISTURA CRETACEA.

℞ Cretæ præparatæ P. unciam unam,
Sacchari purificati P. drachmas ſex,
Arabici gummi in pulverem triti P. uncias duas,
Aquæ diſtillatæ M. libras duas.

Miſce.

MISTURA MOSCHATA.

℞ Aquæ roſæ M. uncias ſex,
Moſchi P. ſcrupulos duos,
Arabici gummi in pulverem triti,
Sacchari purificati, ſingulorum P. drachmam unam.

Moſchum tere primum cum ſaccharo, dein cum gummi; et gradatim adde aquam roſæ.

LAC AMYGDALÆ.

℞ Amygdalarum dulcium P. unciam unam cum ſemiſſe,
Sacchari purificati P. unciam dimidiam,
Aquæ diſtillatæ M. libras duas.

Amygdalas cum ſaccharo contunde; dein, ſimul terens, aquam gradatim adjice, et liquorem cola.

LAC AMMONIACI.

℞ Ammoniaci P. drachmas duas,
Aquæ diſtillatæ M. libram dimidiam.

Tere gummi-reſinam cum aqua gradatim affuſa donec in lac abeat.

Eodem modo fiat lac aſæ fœtidæ, et cæterarum gummi-reſinarum.

SPIRITUS ÆTHERIS VITRIOLICI COMPOSITUS.

℞ Spiritus ætheris vitriolici P. libras duas,
Olei vini P. drachmas tres.

Miſce.

SPIRITUS AMMONIÆ COMPOSITUS.

℞ Spiritus ammoniæ M. libras duas,
Olei eſſentialis limonis,
nucis moſchatæ, ſingulorum P. drachmas duas.

Miſce.

SPIRITUS AMMONIÆ SUCCINATUS.

℞ Alkoholis P. unciam unam,
Aquæ ammoniæ puræ M. uncias quatuor,
Olei ſuccini rectificati P. ſcrupulum unum,
Saponis grana decem.

Digere ſaponem et oleum ſuccini in alkohole donec ſolvantur; dein adde aquam ammoniæ puræ, et miſce agitando.

SPIRITUS

SPIRITUS CAMPHORATUS.

℞ Camphoræ P. uncias quatuor,
Spiritus vinoſi rectificati M. libras duas.

Miſce ut camphora ſolvatur.

SYRUPI.

In ſyrupis conficiendis, ubi nec ſacchari pondus nec modum, quo id ſolvi debeat, præcepimus, hæc ſit norma.

℞ Sacchari purificati P. uncias novem et viginti,
Liquoris cujuſcunque M. libram unam.

Solve ſaccharum in liquore balneo aquoſo; dein ſepone per horas quatuor et viginti. Spumam aufer, et e fæcibus, ſi quæ ſint, effunde ſyrupum.

SYRUPUS ALTHÆÆ.

℞ Radicis recentis althææ contuſæ P. libram unam,
Sacchari purificati P. libras quatuor,
Aquæ diſtillatæ congium unum.

Decoque aquam cum radice althææ ad dimidium; et liquorem frigefactum exprime. Sepone per horas duodecim, et, poſtquam fæces ſubſederint, liquorem effunde. Addito ſaccharo, ad ſex librarum pondus decoque.

SYRUPUS CARYOPHYLLI RUBRI.

℞ Florum caryophylli rubri recentium, demtis unguibus, P. libras duas,
Aquæ diſtillatæ ferventis M. libras ſex.

Macera per horas duodecim in vaſe vitreo; et in liquore colato ſolve ſaccharum purificatum ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS CORTICIS AURANTII.

℞ Corticis exterioris aurantiorum hiſpalenſium recentis P. uncias octo,
Aquæ diſtillatæ ferventis M. libras quinque.

Macera per horas duodecim in vaſe operto; et in liquore colato ſolve ſaccharum purificatum ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS CROCI.

℞ Croci P. unciam unam,
Aquæ diſtillatæ ferventis M. libram unam.

Macera crocum aqua per horas duodecim in vaſe operto; liquore colato ſolve ſaccharum purificatum ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS SUCCI LIMONIS.

℞ Succi limonum, poſtquam fæces ſubſederint, colati M. libras duas,
Sacchari purificati P. uncias quinquaginta.

Solve ſaccharum ut fiat ſyrupus.

Itidem confice ſyrupum ſucci fructus mori, rubi idæi, et ribis nigri.

SYRUPUS

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI.

℞ Capitum papaveris albi exſiccatorum, ſeminibus exemtis, P. libras tres cum ſemiſſe,
Sacchari purificati P. libras ſex,
Aquæ diſtillatæ congios octo.

Capita concide et contunde; dein in aqua decoque ad congios tres, balneo aquoſo ſale muriatico ſaturato; et liquorem exprime. Hunc coquendo redige ad quatuor circiter librarum menſuram, et adhuc ferventem cola, primum per cribrum, deinde per pannum laneum tenuem; et ſepone per horas duodecim ut fæces ſubſidant. Liquorem fæcibus effuſum decoque ad libras tres, et ſolve ſaccharum ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS PAPAVERIS ERRATICI.

℞ Florum papaveris erratici recentium P. libras quatuor,
Aquæ diſtillatæ ferventis M. libras quatuor cum ſemiſſe.

Aquæ ferventi in balneo aquoſo flores gradatim adjice crebro agitans. Dein, vaſe e balneo exemto, macera per horas duodecim; tum exprime liquorem, et ſepone ut fæces ſubſidant. Denique cum ſaccharo purificato fiat ſyrupus.

SYRUPUS ROSÆ.

℞ Petalorum roſæ damaſcenæ exſiccatorum P. uncias ſeptem,
Sacchari purificati P. libras ſex,
Aquæ diſtillatæ ferventis M. libras quatuor.

Macera roſæ petala in aqua per horas duodecim, et cola. Liquorem colatum per exhalationem abſume ad libras duas cum ſemiſſe; et adde ſaccharum ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS SPINÆ CERVINÆ.

℞ Succi baccarum ſpinæ cervinæ maturarum et recentium congium unum,
Zingiberis contuſi P. unciam unam,
Pimento in pulverem triti P. unciam unam cum ſemiſſe,
Sacchari purificati P. libras ſeptem.

Sepone

Sepone ſuccum per aliquot dies ut fæces ſubſidant, et cola. In ſucci colati libra una macera zingiber et pimento per horas quatuor et cola. Succi quod reliquum eſt ad menſuram trium librarum decoque; dein adjice ſucci partem in qua zingiber et pimento macerata fuerint; denique adde ſaccharum ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS TOLUTANUS.

℞ Balſami tolutani P. uncias octo,
Aquæ diſtillatæ M. libras tres.

Coque per duas horas. Liquori, poſtquam refrixerit, colato admiſce ſaccharum purificatum ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS VIOLÆ.

℞ Petalorum violæ recentium P. libras duas,
Aquæ diſtillatæ ferventis M. libras quinque.

Macera per horas quatuor et viginti; deinde cola liquorem per linteum tenue ſine expreſſione. Adde ſaccharum purificatum ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

℞ Zingiberis contuſi P. uncias quatuor,
Aquæ diſtillatæ ferventis M. libras tres.

Macera per horas quatuor, et cola; deinde ſaccharum purificatum adde ut fiat ſyrupus.

MELLA MEDICATA.

MEL ROSÆ.

℞ Petalorum roſæ rubræ nondum explicitorum, demtis unguibus, prius exſiccatorum, P. uncias quatuor,
Aquæ diſtillatæ ferventis M. libras tres,
Mellis deſpumati P. libras quinque.

Macera petala roſæ in aqua per ſex horas; deinde mel liquori colato admiſce, et miſturam decoque ad ſyrupi craſſitudinem.

MEL SCILLÆ.

℞ Mellis deſpumati P. libras tres,
Tincturæ ſcillæ M. libras duas.

Decoque in vaſe vitreo ad ſyrupi craſſitudinem.

OXYMEL ÆRUGINIS.

℞ Æruginis præparatæ P. unciam unam,
Aceti M. uncias ſeptem,
Mellis deſpumati P. uncias quatuordecim.

Solve æruginem aceto, et cola per linteum; dein adde mel, et decoque ad idoneam craſſitudinem.

OXYMEL COLCHICI.

℞ Radicis colchici recentis in laminas tenues ſectæ P. unciam unam,
Aceti diſtillati M. libram unam,
Mellis deſpumati P. libras duas.

Macera radicem colchici cum aceto in vaſe vitreo leni calore per horas octo et quadraginta. Liquorem radice fortiter expreſſum cola, et adde mel. Denique miſturam, cochleari ligneo ſæpe agitans, decoque ad ſyrupi craſſitudinem.

OXYMEL

OXYMEL SCILLÆ.

℞ Mellis deſpumati P. libras tres,
Aceti ſcillæ M. libras duas.

Decoque in vaſe vitreo lento igne ad ſyrupi craſſitudinem.

OXYMEL SIMPLEX.

℞ Mellis deſpumati P. libras duas,
Aceti diſtillati M. libram unam.

Decoque in vaſe vitreo lento igne ad ſyrupi craſſitudinem.

P U L V E R E S.

PULVIS ALOËTICUS.

℞ Aloës ſocotorinæ p. libram unam,
Canellæ albæ p. uncias tres.

Separatim in pulverem tere, dein miſce.

PULVIS ALOËTICUS cum GUAIACO.

℞ Aloës ſocotorinæ p. unciam unam cum ſemiſſe,
Guaiaci gummi p. unciam unam,
Pulveris aromatici p. unciam dimidiam.

Aloën et guaiaci gummi ſeparatim in pulverem tere; dein omnia miſce.

PULVIS

PULVIS ALOËTICUS cum FERRO.

℞ Aloës ſocotorinæ in pulverem tritæ p. unciam unam cum ſemiſſe,
Myrrhæ in pulverem tritæ p. uncias duas,
Extracti gentianæ exſiccati,
Ferri vitriolati, ſingulorum in pulverem tritorum p. unciam unam.

Miſce.

PULVIS AROMATICUS.

℞ Corticis cinnamomi p. uncias duas,
Seminum cardamomi minoris, demtis capſulis,
Zingiberis,
Piperis longi, ſingulorum p. unciam unam.

Simul in pulverem tere.

PULVIS ASARI COMPOSITUS.

℞ Foliorum exſiccatorum aſari,
majoranæ,
mari ſyriaci,
Florum exſiccatorum lavendulæ, ſingulorum p. unciam unam.

Simul in pulverem tere.

PULVIS e CERUSSA.

℞ Ceruſſæ p. uncias quinque,
Sarcocollæ p. unciam unam cum ſemiſſe,
Tragacanthæ p. unciam dimidiam.

Simul in pulverem tere.

PULVIS e CHELIS CANCRORUM COMPOSITUS.

℞ Chelarum cancrorum præparatarum p. libram unam,
Cretæ præparatæ,
Corallii rubri præparati, ſingulorum p. uncias tres.

Miſce.

PULVIS CONTRAYERVÆ COMPOSITUS.

℞ Contrayervæ in pulverem tritæ p. uncias quinque,
Pulveris e chelis cancrorum compoſiti p. libram unam cum ſemiſſe.

Miſce.

PULVIS

PULVIS e CRETA COMPOSITUS.

℞ Cretæ præparatæ P. libram dimidiam,
Corticis cinnamomi P. uncias quatuor,
Tormentillæ,
Arabici gummi, ſingulorum P. uncias tres,
Piperis longi P. unciam dimidiam.

Separatim in pulverem tere, et miſce.

PULVIS e CRETA COMPOSITUS cum OPIO.

℞ Pulveris e creta compoſiti P. uncias octo,
Opii purificati duri in pulverem triti P. drachmam unam cum ſemiſſe.

Miſce.

PULVIS IPECACUANHÆ COMPOSITUS.

℞ Ipecacuanhæ,
Opii purificati duri, ſingulorum in pulverem tritorum P. drachmam unam,
Kali vitriolati in pulverem triti P. unciam unam.

Miſce.

PULVIS e MYRRHA COMPOSITUS.

℞ Myrrhæ,
Sabinæ exſiccatæ,
Rutæ exſiccatæ,
Caſtorei ruſſici, ſingulorum P. unciam unam.

Simul in pulverem tere.

PULVIS OPIATUS.

℞ Opii purificati duri in pulverem triti P. drachmam unam,
Cornu cervi uſti et præparati P. drachmas novem.

Miſce.

PULVIS e SCAMMONIO COMPOSITUS.

℞ Scammonii,
Extracti jalapii duri, ſingulorum P. uncias duas,
Zingiberis P. unciam dimidiam.

Separatim in pulverem tere, et miſce.

PULVIS e SCAMMONIO cum ALOË.

℞ Scammonii, p. drachmas ſex,
Extracti jalapii duri,
Aloës ſocotorinæ, ſingulorum p. unciam unam cum ſemiſſe,
Zingiberis p. unciam dimidiam.

Separatim in pulverem tere, et miſce.

PULVIS e SCAMMONIO cum CALOMELANE.

℞ Scammonii p. unciam dimidiam,
Calomelanos,
Sacchari purificati, ſingulorum p. drachmas duas.

Separatim in pulverem tere, et miſce.

PULVIS e SENNA COMPOSITUS.

℞ Sennæ,
Cryſtallorum tartari, ſingulorum p. uncias duas,
Scammonii p. unciam dimidiam,
Zingiberis p. drachmas duas.

Scammonium ſeparatim, cætera ſimul in pulverem tere, et omnia miſce.

PULVIS

PULVIS e TRAGACANTHA COMPOSITUS.

℞ Tragacanthæ in pulverem tritæ,
Arabici gummi,
Amyli, ſingulorum P. unciam unam cum ſemiſſe,
Sacchari purificati P. uncias tres.

Simul in pulverem tere.

T R O C H I S C I.

TROCHISCI AMYLI.

℞ Amyli p. unciam unam cum ſemiſſe,
Glycyrrhizæ p. drachmas ſex,
Iridis p. unciam dimidiam,
Sacchari purificati p. libram unam cum ſemiſſe.

Hæc in pulverem tere, et ope tragacanthæ in aqua ſolutæ fiant trochiſci.

Fiant etiam, ſi cui lubet, ſine iride.

TROCHISCI GLYCYRRHIZÆ.

℞ Extracti glycyrrhizæ,
Sacchari purificati, ſingulorum p. uncias decem,
Tragacanthæ in pulverem tritæ p. uncias tres.

Adjecta aqua fiant trochiſci.

TROCHISCI e NITRO.

℞ Nitri purificati in pulverem triti p. uncias quatuor,
Sacchari purificati in pulverem triti p. libram unam.
Tragacanthæ in pulverem tritæ p. uncias ſex.

Adjecta aqua fiant trochiſci.

TROCHISCI e SULPHURE.

℞ Florum ſulphuris lotorum p. uncias duas,
Sacchari purificati p. uncias quatuor.

Tere ſimul, et, mucilagine ſeminis cydonii mali ſubinde adjecta, fiant trochiſci.

TROCHISCI e CRETA.

℞ Cretæ præparatæ P. uncias quatuor,
Chelarum cancrorum præparatarum P. uncias duas,
Corticis cinnamomi P. unciam dimidiam,
Saccharì purificati P. uncias tres.

His in pulverem tritis mucilaginem arabici gummi adde et fiant trochiſci.

TROCHISCI e MAGNESIA.

℞ Magneſiæ ~~calcinatæ~~ ustæ P. uncias quatuor,
Sacchari purificati P. uncias duas,
Zingiberis in pulverem triti P. ſcrupulum unum.

Mucilagine arabici gummi addita fiant trochiſci.

P I L U L Æ.

P I L U L Æ ex A L O Ë.

℞ Aloës ſocotorinæ in pulverem tritæ P. unciam unam,
Extracti gentianæ P. unciam dimidiam,
Syrupi zingiberis quantum ſatis ſit.

Simul contunde.

PILULÆ ex ALOË cum MYRRHA.

℞ Aloës ſocotorinæ P. uncias duas,
Myrrhæ,
Croci, ſingulorum P. unciam unam,
Syrupi croci quantum ſatis ſit.

Aloën et myrrham ſeparatim in pulverem tere; deinde omnia ſimul contunde.

PILULÆ e GUMMI.

℞ Galbani,
Opopanacis,
Myrrhæ,
Sagapeni, ſingulorum P. unciam unam,
Aſæ fœtidæ P. unciam dimidiam,
Syrupi croci quantum ſatis ſit.

Simul contunde.

PILULÆ ex HYDRARGYRO.

℞ Hydrargyri purificati,
Extracti glycyrrhizæ, mellis craſſitudinem habentis, ſingulorum P. drachmas duas,
Glycyrrhizæ in tenuem pulverem tritæ P. drachmam unam.

Hydrargyrum cum extracto glycyrrhizæ tere donec globuli viſum fugerint; deinde, addito glycyrrhizæ pulvere, omnia ſimul miſce.

PILULÆ ex OPIO.

℞ Opii purificati duri P. drachmas duas,
Extracti glycyrrhizæ P. unciam unam.

Contunde donec in unum miſceantur.

PILULÆ e SCILLA.

℞ Scillæ recens exſiccatæ in pulverem tritæ p. drachmam unam,
Zingiberis in pulverem triti,
Saponis, ſingulorum p. drachmas tres,
Ammoniaci p. drachmas duas,
Syrupi zingiberis quantum ſatis ſit.

Simul contunde.

ELECTUARIA.

E L E C T U A R I A.

ELECTUARIUM e CASSIA.

℞ Pulpæ caſſiæ recens extractæ P. libram dimidiam,
Mannæ P. uncias duas,
Pulpæ tamarindorum P. unciam unam,
Syrupi roſæ P. libram dimidiam.

Mannam contunde, et lento igne ſolve in ſyrupo roſæ; deinde adde pulpas; et, continuato calore, per vaporationem perfice electuarium idoneæ craſſitudinis.

ELECTUARIUM e SCAMMONIO.

℞ Scammonii in pulverem triti P. unciam unam cum ſemiſſe,
Caryophyllorum aromaticorum,
Zingiberis, ſingulorum P. drachmas ſex,
Olei carui eſſentialis P. drachmam dimidiam,
Syrupi roſæ quantum ſatis ſit.

Aromata ſimul trita ſyrupo admiſce; deinde ſcammonium adde, et poſtremo oleum carui.

ELECTUARIUM

ELECTUARIUM e SENNA.

℞ Sennæ p. uncias octo,
Caricarum p. libram unam,
Pulpæ tamarindorum,
caſſiæ,
prunorum gallicorum, ſingulorum p. libram dimidiam,
Seminum coriandri p. uncias quatuor,
Glycyrrhizæ p. uncias tres,
Sacchari purificati p. libras duas cum ſemiſſe.

Sennam cum ſeminibus coriandri tere, et per cribrum ſepara pulveris miſti uncias decem. Reſiduum cum caricis et glycyrrhiza in quatuor librarum aquæ diſtillatæ menſura decoque ad dimidium; deinde exprime, et cola. Liquorem colatum per vaporationem abſume ad pondus libræ circiter unius cum ſemiſſe. Poſtea adde ſaccharum ut fiat ſyrupus. Hunc ſyrupum adde gradatim pulpis; et poſtremo immiſce pulverem.

CONFECTIONES.

CONFECTIONES.

CONFECTIO AROMATICA.

℞ Zedoariæ in pulverem craſſum tritæ,
Croci, ſingulorum P. unciam dimidiam, × libram
Aquæ diſtillatæ M. libras tres.

Macera per horas quatuor et viginti; dein exprime et cola. Liquorem colatum per vaporationem abſume ad libram unam cum ſemiſſe, cui adde ea quæ ſequuntur in pulverem ſubtiliſſimum trita —

Pulveris e chelis cancrorum compoſiti P. uncias ſedecim,
Corticis cinnamomi,
Nucis moſchatæ, ſingulorum P. uncias duas,
Caryophyllorum aromaticorum P. unciam unam,
Seminum cardamomi minoris, demtis capſulis, P. unciam dimidiam,
Sacchari purificati P. libras duas.

Fiat confectio.

CONFECTIO OPIATA.

℞ Opii purificati duri in pulverem triti P. drachmas ſex,
Piperis longi,
Zingiberis,
Seminum carui, ſingulorum P. uncias duas,
Syrupi papaveris albi, ad mellis craſſitudinem decocti, triplum omnium pondus.

Opium purificatum ſyrupo calefacto diligenter immiſce; tum adde cætera in pulverem trita.

AQUÆ

AQUÆ MEDICATÆ.

AQUA ALUMINIS COMPOSITA.

℞ Aluminis,
Zinci vitriolati, ſingulorum P. unciam dimidiam,
Aquæ diſtillatæ ferventis M. libras duas.

Aquam ſalibus affunde in vaſe vitreo, et cola.

AQUA CUPRI AMMONIATI.

℞ Aquæ calcis M. libram unam,
Salis ammoniaci P. drachmam unam.

Stent ſimul in vaſe cupreo donec ammonia ſaturetur.

AQUA LITHARGYRI ACETATI COMPOSITA.

℞ Aquæ lithargyri acetati P. drachmas duas,
Aquæ diſtillatæ M. libras duas,
Spiritus vinoſi tenuioris M. drachmas duas.

Miſce ſpiritum vinoſum cum aqua lithargyri acetati; dein adde aquam diſtillatam.

AQUA ZINCI VITRIOLATI cum CAMPHORA.

℞ Zinci vitriolati P. unciam dimidiam,
Spiritus camphorati M. unciam dimidiam,
Aquæ ferventis M. libras duas.

Miſce, et per chartam cola.

EMPLASTRA.

E M P L A S T R A.

EMPLASTRUM AMMONIACI cum HYDRARGYRO.

℞ Ammoniaci colati P. libram unam,
Hydrargyri purificati P. uncias tres,
Olei ſulphurati P. drachmam unam, vel quod ſatis ſit.

Hydrargyrum cum oleo ſulphurato tere donec globuli viſum fugerint: deinde adde paulatim ammoniacum liquefactum, et miſce.

EMPLASTRUM CANTHARIDIS.

℞ Cantharidum P. libram unam,
Emplaſtri ceræ P. libras duas,
Adipis ſuillæ præparatæ P. libram dimidiam.

Emplaſtro et adipi liquatis, paulo antequam concreſcant inſperge et immiſce cantharides in pulverem ſubtiliſſimum tritas.

EMPLASTRUM CERÆ.

℞ Ceræ flavæ,
Sevi ovilli præparati, ſingulorum p. libras tres,
Reſinæ flavæ, p. libram unam.

Liqua ſimul, et miſturam adhuc fluidam cola.

EMPLASTRUM CUMINI.

℞ Seminum cumini,
carui,
Baccarum lauri, ſingulorum p. uncias tres,
Picis burgundicæ p. libras tres,
Ceræ flavæ p. uncias tres.

Pici cum cera liquefactæ cætera in pulverem trita immiſce, et fiat emplaſtrum.

EMPLASTRUM LADANI.

℞ Ladani p. uncias tres,
Thuris p. unciam unam,
Corticis cinnamomi in pulverem triti,
Olei expreſſi, olei macis dicti, ſingulorum p. unciam dimidiam,
Olei menthæ eſſentialis p. drachmam unam.

Thuri liquefacto adde primum ladanum igne emollitum; deinde oleum macis. Hæc poſtea, cum cinnamomo, oleo menthæ immiſce, et in mortario tepido ſimul contunde in emplaſtrum. In vaſe operto ſervetur.

EMPLASTRUM LITHARGYRI.

℞ Lithargyri in pulverem ſubtiliſſimum triti p. libras quinque,
Olei olivæ congium unum.

Coque lento igne cum aquæ menſura librarum circiter duarum, perpetuo agitans, donec oleum et lithargyrus coëant, et emplaſtri craſſitudinem habeant. Oportebit autem plus aquæ ferventis addere, ſi ea fere omnis, quæ in principio adhibita fuerit, ante finem coctionis abſumta fuerit.

EMPLASTRUM

EMPLASTRUM LITHARGYRI cum GUMMI.

℞ Emplaſtri lithargyri P. libras tres,
Galbani colati P. uncias octo,
Terebinthinæ P. drachmas decem,
Thuris P. uncias tres.

Galbano, lento igne cum terebinthina liquato, immiſce pulverem thuris, deinde emplaſtrum lithargyri lentiſſimo igne liquatum, et fiat emplaſtrum.

EMPLASTRUM LITHARGYRI cum HYDRARGYRO.

℞ Emplaſtri lithargyri P. libram unam,
Hydrargyri purificati P. uncias tres,
Olei ſulphurati P. drachmam unam, vel quod ſatis ſit.

Hoc emplaſtrum confice eodem modo quo emplaſtrum ammoniaci cum hydrargyro.

EMPLASTRUM

EMPLASTRUM LITHARGYRI cum RESINA.

℞ Emplaſtri lithargyri p. libras tres,
Reſinæ flavæ p. libram dimidiam.

Emplaſtro lithargyri, lentiſſimo igne liquato reſinam in pulverem tritam immiſce, et fiat emplaſtrum.

EMPLASTRUM PICIS BURGUNDICÆ.

℞ Picis burgundicæ p. libras duas,
Ladani p. libram unam,
Reſinæ flavæ,
Ceræ flavæ, ſingulorum p. uncias quatuor,
Olei expreſſi, olei macis dicti, p. unciam unam.

Pici, reſinæ, et ceræ, ſimul liquatis, adde primum ladanum, deinde oleum macis.

EMPLASTRUM SAPONIS.

℞ Saponis p. libram dimidiam,
Emplaſtri lithargyri p. libras tres.

Emplaſtro lithargyri liquefacto ſaponem immiſce; et ad emplaſtri craſſitudinem decoque.

EMPLASTRUM

EMPLASTRUM THURIS.

℞ Thuris P. libram dimidiam,
Sanguinis draconis P. uncias tres,
Emplaſtri lithargyri P. libras duas.

Emplaſtro lithargyri liquefacto adde cætera in pulverem trita.

U N G U E N T A,
et
L I N I M E N T A.

UNGUENTUM ADIPIS SUILLÆ.

℞ Adipis ſuillæ præparatæ P. libras duas,
Aquæ roſæ M. uncias tres.

Adipem cum aqua roſæ contunde donec miſceantur; deinde lento igne liqua et ſepone ut aqua ſubſidat. Poſtea effunde adipem, aqua relicta, aſſidue agitans donec frigeat.

UNGUENTUM
CALCIS HYDRARGYRI ALBÆ.

℞ Calcis hydrargyri albæ P. drachmam unam,
Unguenti adipis ſuillæ P. unciam unam cum ſemiſſe.

Miſce, et fiat unguentum.

UNGUENTUM CANTHARIDIS.

℞ Cantharidum in pulverem tritarum P. uncias duas,
Aquæ diſtillatæ M. uncias octo,
Unguenti reſinæ flavæ P. uncias octo.

Aquam cum cantharidibus decoque ad dimidium, et cola. Colato liquori adde unguentum reſinæ flavæ. Hæc miſtura balneo aquoſo, ſale muriatico ſaturato, ad unguenti craſſitudinem vaporet.

UNGUENTUM CERÆ.

℞ Ceræ albæ P. uncias quatuor,
Spermatis ceti P. uncias tres,
Olei olivæ M. libram unam.

Lento igne liquefacta aſſidue acriterque agita, donec refrixerint.

UNGUENTUM

UNGUENTUM CERUSSÆ ACETATÆ.

℞ Ceruſſæ acetatæ P. drachmas duas,
Ceræ albæ P. uncias duas,
Olei olivæ M. libram dimidiam.

Ceruſſam acetatam in pulverem tritam cum aliqua olei parte contere; deinde eam ceræ cum oleo reliquo liquefactæ adde. Miſturam agita donec refrixerit.

UNGUENTUM ELEMI.

℞ Elemi P. libram unam,
Terebinthinæ P. uncias decem,
Sevi ovilli præparati P. libras duas,
Olei olivæ M. uncias duas.

Elemi cum ſevo liqua, et ab igne remotum ſtatim miſce cum terebinthina et oleo; deinde miſturam cola.

UNGUENTUM HELLEBORI ALBI.

℞ Radicis hellebori albi in pulverem tritæ p. unciam unam,
Unguenti adipis ſuillæ p. uncias quatuor,
Eſſentiæ limonum p. ſcrupulum dimidium.

Miſce, et fiat unguentum.

UNGUENTUM HYDRARGYRI FORTIUS.

℞ Hydrargyri purificati p. libras duas,
Adipis ſuillæ præparatæ p. uncias tres et viginti,
Sevi ovilli præparati p. unciam unam.

Tere primum hydrargyrum cum ſevo, et tantillo adipis ſuillæ, donec globuli viſum fugerint; dein adde quod reliquum eſt adipis, et fiat unguentum.

UNGUENTUM HYDRARGYRI MITIUS.

℞ Unguenti hydrargyri fortioris partem unam,
Adipis ſuillæ præparatæ partes duas.

Miſce.

UNGUENTUM

UNGUENTUM HYDRARGYRI NITRATI.

℞ Hydrargyri purificati p. unciam unam,
Acidi nitroſi p. uncias duas,
Adipis ſuillæ præparatæ p. libram unam.

Solve hydrargyrum in acido nitroſo, et, dum adhuc calet, miſce cum adipe ſuilla liquefacta et jam frigeſcente.

UNGUENTUM PICIS.

℞ Picis liquidæ,
Sevi ovilli præparati, ſingulorum p. libram dimidiam.

Liqua ſimul, et cola.

UNGUENTUM RESINÆ FLAVÆ.

℞ Reſinæ flavæ,
Ceræ flavæ, ſingularum p. libram unam,
Olei olivæ m. libram unam.

Lento igne liqua reſinam, et ceram: dein adde oleum et miſturam adhuc calentem cola.

UNGUENTUM

UNGUENTUM SAMBUCI.

℞ Florum ſambuci P. libras quatuor,
Sevi ovilli præparati P. libras tres,
Olei olivæ M. libram unam.

Sevo cum oleo liquefacto incoque flores donec fere criſpentur; deinde exprime et cola.

UNGUENTUM SPERMATIS CETI.

℞ Spermatis ceti P. drachmas ſex,
Ceræ albæ P. drachmas duas,
Olei olivæ M. uncias tres.

Lento igne ſimul liquefacta aſſidue et acriter agita, donec refrixerint.

UNGUENTUM SULPHURIS.

℞ Unguenti adipis ſuillæ P. libram dimidiam,
Florum ſulphuris P. uncias quatuor.

Miſce, et fiat unguentum.

UNGUENTUM

UNGUENTUM TUTIÆ.

℞ Tutiæ præparatæ,
~~Unguenti ceræ albæ~~ quod ſatis ſit.
Unguenti ſpermatis Ceti

Miſce ut fiat unguentum molle.

LINIMENTUM AMMONIÆ.

℞ Aquæ ammoniæ M. unciam dimidiam,
Olei olivæ M. unciam unam cum ſemiſſe.

Agita ſimul in phiala donec miſceantur.

LINIMENTUM AMMONIÆ FORTIUS.

℞ Aquæ ammoniæ puræ M. unciam unam,
Olivæ olei M. uncias duas.

Agita ſimul in phiala.

LINIMENTUM

LINIMENTUM CAMPHORÆ.

℞ Camphoræ P. uncias duas,
Aquæ ammoniæ M. uncias ſex,
Spiritus lavendulæ ſimplicis P. uncias ſedecim.

Aquam ammoniæ cum ſpiritu miſce, et ex retorta vitrea diſtilla lento igne uncias ſedecim. Tum liquore diſtillato ſolve camphoram.

LINIMENTUM SAPONIS.

℞ Saponis P. uncias tres,
Camphoræ P. unciam unam,
Spiritus roriſmarini M. libram unam.

Digere ſaponem in ſpiritu roriſmarini donec ſolvatur, et adde camphoram.

C E R A T A.

CERATUM CANTHARIDIS.

℞ Cerati ſpermatis ceti igne emolliti P. drachmas ſex,
Cantharidum in pulverem tenuem tritarum P. drachmam unam.

Miſce.

CERATUM LAPIDIS CALAMINARIS.

℞ Lapidis calaminaris præparati,
Ceræ flavæ, ſingulorum P. libram dimidiam,
Olei olivæ M. libram unam.

Liqua ceram cum oleo, et, ſimul ac miſtura lenteſcere inceperit, immiſce lapidem calaminarem, et agita donec ceratum refrixerit.

CERATUM LITHARGYRI ACETATI.

℞ Aquæ lithargyri acetati M. uncias duas cum ſemiſſe,
Ceræ flavæ P. uncias quatuor,
Olei olivæ M. uncias novem,
Camphoræ P. drachmam dimidiam.

Camphoram cum tantillo olei tere. Liqua ceram cum reliquo oleo, et ſimul ac miſtura lenteſcere inceperit, affunde gradatim aquam lithargyri acetati, et aſſidue agita donec refrixerit; deinde immiſce camphoram cum oleo tritam.

CERATUM RESINÆ FLAVÆ.

℞ Unguenti reſinæ flavæ P. libram dimidiam,
Ceræ flavæ P. unciam unam.

Liqua ſimul, et fiat ceratum.

CERATUM SAPONIS.

℞ Saponis P. uncias octo,
Ceræ flavæ P. uncias decem,
Lithargyri in pulverem triti P. libram unam,
Olei olivæ M. libram unam,
Aceti congium unum.

Coque acetum cum lithargyro lento igne aſſidue agitans donec miſtura coëat et lenteſcat; deinde immiſce cætera, et fiat ceratum.

CERATUM SPERMATIS CETI.

℞ Spermatis ceti P. unciam dimidiam,
Ceræ albæ P. uncias duas,
Olei olivæ M. uncias quatuor.

Liqua ſimul, et agita donec ceratum refrixerit.

EPITHEMATA.

CATAPLASMA CUMINI.

℞ Seminum cumini p. libram unam,
Baccarum lauri,
Foliorum ſcordii exſiccatorum,
Radicis ſerpentariæ virginianæ, ſingulorum p. uncias tres,
Caryophyllorum aromaticorum p. unciam unam.

Omnia ſimul tere, et, addito triplo mellis pondere, fiat cataplaſma.

CATAPLASMA SINAPEOS.

℞ Seminum ſinapeos in pulverem tritorum,
Medullæ panis, ſingulorum p. libram dimidiam,
Aceti quantum ſatis ſit.

Miſce, et fiat cataplaſma.

COAGULUM

COAGULUM ALUMINIS.

℞ Alb ovorum duorum.

Agita cum fruſto aluminis donec abeat in coagulum.

F I N I S.

TABULA

TABULA

OSTENDENS, QUA RATIONE HYDRARGYRUS ET OPIUM IN MEDICAMENTIS COMPOSITIS CONTINENTUR.

PULVIS e creta compoſitus cum opio in granis circiter 43 continet opii granum unum.

Pulvis ipecacuanhæ compoſitus in granis decem continet opii granum unum.

Pulvis opiatus in granis decem continet opii granum unum.

Pulvis e ſcammonio cum calomelane in granis quatuor continet calomelanos granum unum.

Pilulæ ex opio in granis quinque continet opii granum unum.

Pilulæ ex hydrargyro in granis decem continet hydrargyri grana quatuor.

Confectio opiata in granis 36 continet opii granum unum.

Emplaſtrum ammoniaci cum hydrargyro in unciis quinque continet hydrargyri unciam unam.

Emplaſtrum

Emplaſtrum lithargyri cum hydrargyro in unciis quinque continet hydrargyri unciam unam.

Unguentum hydrargyri fortius in drachmis duabus continet hydrargyri drachmam unam.

Unguentum hydrargyri mitius in drachmis quinque continet hydrargyri drachmam unam.

Unguent hydrargyri nitrati in drachma una continet hydrargyri nitrati grana duodecim.

Unguentum calcis hydrargyri albæ in drachma una continet calcis hydrargyri albæ grana quatuor cum ſemiſſe.

INDEX

NOMINUM MUTATORUM.

NOMINA USITATA.	NOMINA NOVA.
A.	
ACETUM ſcilliticum.	Acetum ſcillæ.
Æthiops mineralis.	Hydrargyrus cum ſulphure.
Aqua aluminoſa bateana.	Aqua aluminis compoſita.
calcis ſimplex.	calcis.
cinnamomi ſimplex.	cinnamomi.
ſpirituoſa.	Spiritus cinnamomi.
hordeata.	Decoctum hordei.
juniperi compoſita.	Spiritus juniperi compoſitus.
menthæ piperitidis ſimplex.	Aqua menthæ piperitidis.
ſpirituoſa.	Spiritus menthæ piperitidis.
vulgaris ſimplex.	Aqua menthæ ſativæ.
ſpirituoſa.	Spiritus menthæ ſativæ.
nucis moſchatæ.	nucis moſchatæ.
piperis jamaicenſis.	Aqua pimento.
pulegii ſimplex.	pulegii.
ſpirituoſa.	Spiritus pulegii.
raphani compoſita.	raphani compoſitus.
roſarum damaſcenarum.	Aqua roſæ.
ſapphirina.	cupri ammoniati.
ſeminum anethi.	anethi.
aniſi compoſita.	Spiritus aniſi compoſitus.
carui.	carui.

 Aqua

Aqua vitriolica camphorata.	Aqua zinci vitriolati cum camphora.
Argenti vivi purificatio.	Hydrargyri purificatio.
Axungiæ porcinæ curatio.	Adipis ſuillæ præparatio.
B.	
Balſamum ſulphuris barbadenſe.	Petroleum ſulphuratum.
ſimplex.	Oleum ſulphuratum.
traumaticum.	Tinctura benzoës compoſita.
C.	
Calx antimonii.	Antimonium calcinatum.
Cauſticum antimoniale.	muriatum.
commune fortius.	Calx cum kali puro.
lunare.	Argentum nitratum.
Ceratum album.	Ceratum ſpermatis ceti.
citrinum.	reſinæ flavæ.
epuloticum.	lapidis calaminaris.
Chalybis rubigo præparata.	Ferri rubigo.
Cinnabaris factitia.	Hydrargyrus ſulphuratus ruber.
Confectio cardiaca.	Confectio aromatica.
Cornu cervi calcinatio.	Cornu cervi uſtio.
D.	
Decoctum album.	Decoctum cornu cervi.
commune pro clyſtere.	pro enemate.
pectorale.	hordei compoſitum.
E.	
Electarium lenitivum.	Electuarium e ſenna.
Elixir aloës.	Tinctura aloës compoſita.
myrrhæ compoſitum.	ſabinæ compoſita.
paregoricum.	opii camphorata.

Emplaſtrum

Emplaſtrum ex ammoniaco cum mercurio.	Emplaſtrum ammoniaci cum hydrargyro.
Emplaſtrum attrahens.	Emplaſtrum ceræ.
cephalicum.	picis burgundicæ.
commune.	lithargyri.
adhæſivum.	cum reſina.
cum gummi.	cum gummi.
cum mercurio.	cum hydrargyro.
e cymino.	cumini.
roborans.	thuris.
e ſapone.	ſaponis.
ſtomachicum.	ladani.
veſicatorium.	cantharidis.
Emulſio communis.	Lac amygdalæ.
Extractum catharticum.	Extractum e colocynthide compoſitum.
thebäicum.	Opium purificatum.

F.

Flores benzöini.	Flores benzoës.
martiales.	Ferrum ammoniacale.
Fotus communis.	Decoctum pro fomento.

H.

Hiera picra.	Pulvis aloëticus.

I.

Infuſum amarum ſimplex.	Infuſum gentianæ compoſitum.
ſenæ commune.	ſennæ tartariſatum.

Julepum e camphora.	Miſtura camphorata.
e creta.	cretacea.
e moſcho.	moſchata.
L.	
	Unguentum Spermatis ceti
Linimentum album.	[illegible]
ſaponaceum.	ſaponis.
volatile.	ammoniæ.
Lixivium ſaponarium.	Aqua kali puri.
tartari.	kali.
M.	
Mel ægyptiacum.	Oxymel æruginis.
roſaceum.	Mel roſæ.
Mercurius calcinatus.	Hydrargyrus calcinatus.
corroſivus ſublimatus.	muriatus.
ruber.	nitratus ruber.
dulcis ſublimatus.	Calomelas.
emeticus flavus.	Hydrargyrus vitriolatus.
præcipitatus albus.	Calx hydrargyri alba.
N.	
Nitrum vitriolatum.	Kali vitriolatum.
O.	
Oleum petrolei barbadenſis.	Oleum petrolei.
terebinthinæ æthereum.	terebinthinæ rectificatum.
Opium colatum.	Opium purificatum.
Oxymel ſcilliticum.	Oxymel ſcillæ.

P. Philonium

P.

Philonium londinenſe.	Confectio opiata.
Pilulæ aromaticæ.	Pulvis aloëticus cum guaiaco.
rufi.	ex aloë cum myrrha.
Pulvis e bolo compoſitus.	Pulvis e creta compoſitus.
cum opio.	cum opio.
e ceruſſa compoſitus.	e ceruſſa.
ſternutatorius.	aſari compoſitus.

R.

Rob baccarum ſambuci.	Succus baccæ ſambuci ſpiſſatus.

S.

Saccharum ſaturni.	Ceruſſa acetata.
Sal abſinthii.	Kali.
catharticus glauberi.	Natron vitriolatum.
diureticus.	Kali acetatum.
martis.	Ferrum vitriolatum.
tartari.	Kali.
vitrioli.	Zincum vitriolatum.
volatilis ſalis ammoniaci.	Ammonia.
Species aromaticæ.	Pulvis aromaticus.
Spiritus cornu cervi.	Liquor volatilis cornu cervi.
lavendulæ compoſitus.	Tinctura lavendulæ.
ſimplex.	Spiritus lavendulæ.
nitri dulcis.	ætheris nitroſi.
glauberi.	Acidum nitroſum.
ſalis ammoniaci.	Aqua ammoniæ.
ſalis ammoniaci dulcis.	Spiritus ammoniæ.
ſalis marini glauberi.	Acidum muriaticum.

Spiritus

Spiritus vinoſus camphoratus.	Spiritus camphoratus.
vitrioli dulcis.	ætheris vitriolici.
tenuis.	Acidum vitriolicum dilutum.
volatilis aromaticus.	Spiritus ammoniæ compoſitus.
fœtidus.	fœtidus.
Succi ſcorbutici.	Succus cochleariæ compoſitus.
Syrupus ex althæa.	Syrupus althææ.
e corticibus aurantiorum.	corticis aurantii.
balſamicus.	tolutanus.
e meconio.	papaveris albi.
roſarum ſolutivus.	roſæ.

T.

Tabellæ cardialgicæ.	Trochiſci e creta.
Tartarum emeticum.	Antimonium tartariſatum.
ſolubile.	Kali tartariſatum.
vitriolatum.	vitriolatum.
Tinctura amara.	Tinctura gentianæ compoſita.
aromatica.	cinnamomi compoſita.
fœtida.	aſæ fœtidæ.
guaiacina volatilis.	guaiaci.
japonica.	catechu.
martis in ſpiritu ſalis.	ferri muriati.
melampodii.	hellebori nigri.
rhabarbari ſpirituoſa.	rhabarbari.
vinoſa.	Vinum rhabarbari.
roſarum.	Infuſum roſæ.
ſacra.	Vinum aloës.
ſtomachica.	Tinctura cardamomi compoſita.
Trochiſci bechici albi.	Trochiſci amyli.
nigri.	glycyrrhizæ.

V. Vinum

V.

Vinum antimoniale.	Vinum antimonii.
chalybeatum.	ferri.
Unguentum album.	Unguentum ceræ.
baſilicum flavum.	reſinæ flavæ.
cæruleum fortius.	hydrargyri fortius.
mitius.	mitius.
e mercurio præcipitato.	calcis hydrargyri albæ.
ſaturninum.	ceruſſæ acetatæ.
ſimplex.	adipis ſuillæ.
ad veſicatoria.	cantharidis.

INDEX

MEDICAMENTORUM.

A.

ACETUM diſtillatum — — Pag. 38
ſcillæ, *olim* Acetum ſcilliticum — 87
Acidum acetoſum — — — 38
muriaticum, *olim* Spiritus ſalis marini glauberi — 38
nitroſum, *olim* Spiritus nitri glauberi — 37
dilutum *vice* Aquæ fortis — — 37
vitriolicum dilutum, *vice* Elixir vitrioli acidi — 37
Adipis ſuillæ præparatio, *olim* Axungiæ porcinæ curatio — 20
Æruginis præparatio — — — 20
Æther vitriolicus — — — — 72
Alkohol — — — — 71
Aluminis purificatio — — — — 47
Alumen uſtum — — — — 47
Ammonia præparata, *olim* Sal volatilis ſalis ammoniaci — 42
Ammoniaci gummi purificatio — — — 20
Antimonii præparatio — — — 19
Antimonium calcinatum, *olim* Calx antimonii — 51
muriatum, *vice* Cauſtici antimonialis — 52
tartariſatum, *olim* Tartarum emeticum — 53
vitrificatum — — — 54
Aqua aluminis compoſita, *olim* Aqua aluminoſa bateana 137
ammoniæ, — *olim* Spiritus ſalis ammoniaci 43
acetatæ, *vulgo* Spiritus mindereri — 46

Aqua ammoniæ puræ, *vulgo* Spiritus ſalis ammoniaci cum calce — 42
anethi — *olim* Aqua ſeminum anethi — 67
calcis — *olim* Aqua calcis ſimplex — 86
cinnamomi — *olim* Aqua cinnamomi ſimplex — 67
cupri ammoniati, *olim* Aqua ſapphirina — — 137
diſtillata — — — — 67
fœniculi — — — — 68
kali, *olim* Lixivium tartari — — 40
puri, *olim* Lixivium ſaponarium — — 40
lithargyri acetati, *vulgo* Extractum ſaturni — 64
compoſita — — 138
menthæ piperitidis, *olim* Aqua menthæ piperitidis ſimplex — 68
ſativæ, *olim* Aqua menthæ vulgaris ſimplex — 68
pimento — *olim* Aqua piperis jamaicenſis — 69
pulegii — *olim* Aqua pulegii ſimplex — 69
roſæ — *olim* Aqua roſarum damaſcenarum 69
zinci vitriolati cum camphora, *olim* Aqua vitriolica camphorata 138
Argentum nitratum, *olim* Cauſticum lunare — 55
Aſæ fœtidæ purificatio — — — 20

C.

Calomelas, *olim* Mercurius dulcis ſublimatus — 60
Calx cum kali puro, *olim* Cauſticum commune fortius — 41
hydrargyri alba, *olim* Mercurius præcipitatus albus — 61
Caſſiæ fiſtularis pulpæ extractio — — 22
Cataplaſma cumini — — — — 156

Cataplaſma

Cataplaſma ſinapeos — — — 156
Ceratum cantharidis — — — — 153
lapidis calaminaris, *olim* Ceratum epuloticum — 153
lithargyri acetati — — — 154
reſinæ flavæ, *olim* Ceratum citrinum — — 154
ſaponis — — — — 155
ſpermatis ceti, *olim* Ceratum album — — 155
Ceruſſa acetata, *olim* Saccharum ſaturni — — 64
Chelarum cancrorum præparatio — — — 19
Coagulum aluminis — — — 157
Confectio aromatica, *vice* Confectionis cardiacæ — 135
opiata, *olim* Philonium londinenſe — — 136
Conſerva abſinthii maritimi — — — 24
ari — — — — 24
corticis exterioris aurantii hiſpalenſis — 24
cynoſbati — — — 25
lujulæ — — — — 24
pruni ſylveſtris — — — 25
roſæ rubræ — — — — 24
ſcillæ — — — — 25
Corallii præparatio — — — — 19
Cornu cervi uſtio — — — — 21
Cretæ præparatio — — — — 19
Crocus antimonii — — — — 51

D.

Decoctum cornu cervi, *olim* Decoctum album — 79
corticis peruviani — — — 79
pro enemate, *olim* Decoctum commune pro clyſtere — 79

Decoctum pro fomento, *olim* Fotus communis — 80
hellebori — — — 80
hordei, *olim* Aqua hordeata — — 81
compoſitum, *olim* Decoctum pectorale 81
ſarſaparillæ — — — 82
compoſitum — — 82
ulmi — — — — 83

E.

Elaterium — — — — 28
Electuarium e caſſia — — — 133
e ſcammonio — — — 133
e ſenna, *olim* Electarium lenitivum — 134
Emplaſtrum ammoniaci cum hydrargyro, *olim* Emplaſtrum ex ammoniaco cum mercurio 139
cantharidis, *vice* Emplaſtri veſicatorii — 139
ceræ, *olim* Emplaſtrum attrahens — 140
cumini, *olim* Emplaſtrum e cymino — 140
ladani, *olim* Emplaſtrum ſtomachicum — 141
lithargyri, *olim* Emplaſtrum commune — 141
cum gummi, *olim* Emplaſtrum commune cum gummi 142
cum hydrargyro, *olim* Emplaſtrum commune cum mercurio 142
cum reſina, *olim* Emplaſtrum adhæſivum — 143
picis burgundicæ, *olim* Emplaſtrum cephalicum — 143
ſaponis, *olim* Emplaſtrum e ſapone — 143
thuris, *olim* Emplaſtrum roborans — 144

Extractum cacuminis geniſtæ — — — 27
caſcarillæ — — — — 30
chamæmeli — — — 27
colocynthidis compoſitum, *vice* Extracti cathartici — 28
corticis peruviani — — — 29
cum reſina — — 30
gentianæ — — — — 27
glycyrrhizæ — — — 27
hellebori nigri — — — 27
jalapii — — — — 30
ligni campechenſis — — — 29
rutæ — — — — 27
ſabinæ — — — — 27
ſennæ — — — — 31

F.

Ferri rubigo, *olim* Chalybis rubigo præparata — 56
Ferrum ammoniacale, *olim* Flores martiales — — 56
tartariſatum — — — 57
vitriolatum, *olim* Sal martis — — 57
Flores benzoës, *olim* Flores benzöini — — 39
ſulphuris loti — — — — 49
Florum exſiccatio — — — — 21

G.

Galbani purificatio — — — — 21

H.

Herbarum exſiccatio — — — 21
Hydrargyrus purificatus, *olim* Argenti vivi purificatio — 58
acetatus — — — 58
calcinatus, *olim* Mercurius calcinatus — 59
cum creta, *vulgo* Mercurius alkaliſatus — 59
muriatus, *olim* Mercurius corroſivus ſublimatus — 59
mitis, Mercurius præcipitatus dulcis, Pharm. Lond. 1721 — 60
nitratus ruber, *olim* Mercurius corroſivus ruber 61
cum ſulphure, *olim* Æthiops mineralis — 62
ſulphuratus ruber, *olim* Cinnabaris factitia — 62
vitriolatus, *olim* Mercurius emeticus flavus 63

I.

Infuſum gentianæ compoſitum, *olim* Infuſum amarum ſimplex — 84
roſæ, *olim* Tinctura roſarum — — 86
ſennæ ſimplex — — — 85
tartariſatum, *olim* Infuſum ſenæ commune 85

K.

Kali præparatum, *vice* Salis abſinthii, &c. — — 39
acetatum, *olim* Sal diureticus — — 45
purum, *vulgo* Alkali vegetabile fixum cauſticum — 41
ſulphuratum, *vulgo* Hepar ſulphuris — — 49
tartariſatum, *olim* Tartarum ſolubile — — 46
vitriolatum, *olim* Tartarum vitriolatum, &c. — 44

L. Lac

L.

Lac ammoniaci — — — — 107
amygdalæ, *vice* Emulſionis communis — 106
Lapidis calaminaris præparatio — — 19
Linimentum ammoniæ, *olim* Linimentum volatile — 151
fortius — 151
camphoræ — — — 152
ſaponis, *olim* Linimentum ſaponaceum — 152
Liquor volatilis cornu cervi, *olim* Spiritus cornu cervi — 43

M.

Magneſia alba — — — 48
uſta — — — 48
Mel roſæ, *olim* Mel roſaceum — — — 117
ſcillæ — — — 117
Mellis deſpumatio — — — 21
Millepedæ præparatio — — — 22
Miſtura camphorata, *olim* Julepum e camphora — 105
cretacea, *olim* Julepum e creta — — 105
moſchata, *olim* Julepum e moſcho — 106
Mucilago amyli — — — 83
arabici gummi — — — 83
ſeminis cydonii mali — — 84

N.

Natron præparatum, *vulgo* Sal ſodæ — — 41
tartariſatum, *vulgo* Sal rupellenſis — — 46

Natron

Natron vitriolatum, *olim* Sal catharticus glauberi — 44
Nitrum purificatum — — — — 44

O.

Oleum amygdalæ — — — — 33
animale — — — — 35
cornu cervi — — — — 43
petrolei — — — — 34
ſuccini — — — — 39
rectificatum — — — 36
ſulphuratum, *olim* Balſamum ſulphuris ſimplex — 50
terebinthinæ — — — — 35
rectificatum — — — 35
vini — — — — — — 36
e ſeminibus lini — — — — 33
ricini — — — — 33
ſinapeos — — — — 33
eſſentiale aniſi — — — 34
baccæ juniperi — — 34
carui — — — 34
lavendulæ — — 34
menthæ piperitidis — — 34
ſativæ — — — 34
origani — — — 34
pulegii — — — 34
radicis ſaſſafras — — — 34
roriſmarini — — 34
Opium purificatum, *olim* Extractum thebaïcum — 31
Oxymel æruginis, *vice* Mellis ægyptiaci — — 118
colchici — — — 118

Oxymel

Oxymel ſcillæ, *olim* Oxymel ſcilliticum — — 119
ſimplex — — — 119

P.

Petroleum ſulphuratum, *olim* Balſamum ſulphuris barbadenſe — — 50
Pilulæ ex aloë — — — 130
cum myrrha, *olim* Pilulæ rufi — 130
e gummi, *olim* Pilulæ gummoſæ — — 131
ex hydrargyro, *vice* Pilularum mercurialium — 131
ex opio — — — 131
e ſcilla — — — — 132
Pulparum extractio — — — 22
Pulvis aloëticus, *olim* Hiera picra — — 120
cum ferro, *vice* Pilularum ecphracticarum 121
cum guaiaco, *vice* Pilularum aromaticarum 120
antimonialis — — — 52
aromaticus, *olim* Species aromaticæ — — 121
aſari compoſitus, *olim* Pulvis ſternutatorius 121
e ceruſſa — — — — 122
e chelis cancrorum compoſitus — — 122
contrayervæ compoſitus — — 122
e creta compoſitus, *vice* Pulveris e bolo compoſiti 123
cum opio, *vice* Pulveris e bolo compoſiti cum opio 123
ipecacuanhæ compoſitus — — 123
e myrrha compoſitus — — 124
opiatus — — — 124

Pulvis e ſcammonio compoſitus — — — 124
cum aloë — — 125
e ſcammonio cum calomelane — — 125
e ſenna compoſitus — — — 125
e tragacantha compoſitus — — — 126

R.

Reſina flava — — — 35

S.

Sal cornu cervi — — — 43
ſuccini — — — 39
purificatus — — 39
Scillæ exſiccatio — — — 22
Sevi ovilli præparatio — — — — 20
Spiritus ætheris vitriolici, *olim* Spiritus vitrioli dulcis — 71
compoſitus — — 107
nitroſi, *olim* Spiritus nitri dulcis — 72
ammoniæ, *olim* Spiritus ſalis ammoniaci dulcis — 73
compoſitus, *olim* ſpiritus volatilis aromaticus — 108
fœtidus, *olim* Spiritus volatilis fœtidus 73
ſuccinatus — — — 108
aniſi compoſitus, *olim* Aqua ſeminum aniſi compoſita — 74
camphoratus, *olim* Spiritus vinoſus camphoratus 109
carui, *olim* Aqua ſeminum carui — — 74
cinnamomi, *olim* Aqua cinnamomi ſpirituoſa — 75

Spiritus juniperi compoſitus, *olim* Aqua juniperi compoſita 75
lavendulæ, *olim* Spiritus lavendulæ ſimplex — 76
menthæ piperitidis, *olim* Aqua menthæ piperitidis ſpirituoſa — 76
ſativæ, *olim* Aqua menthæ vulgaris ſpirituoſa — 76
nucis moſchatæ, *olim* Aqua nucis moſchatæ — 77
pimento — — — 77
pulegii, *olim* Aqua pulegii ſpirituoſa — 77
raphani compoſitus, *olim* Aqua raphani compoſita — 78
roriſmarini — — — 78
Spongiæ uſtio — — — 23
Stannum pulveratum — — 65
Styracis purificatio — — — 23
Succini præparatio — — — 19
Succus baccæ ſambuci ſpiſſatus — — 26
cicutæ ſpiſſatus, *vulgo* Extractum cicutæ — 26
cochleariæ compoſitus, *olim* Succi ſcorbutici — 26
limonis ſpiſſatus — — — — 26
ribis nigri ſpiſſatus — — — 26
Sulphur antimonii præcipitatum — — 53
præcipitatum — — — 50
Syrupus althææ — — — 110
caryophylli rubri — — — 111
corticis aurantii — — 111
croci — — — — 112
mori — — — 112
papaveris albi, *olim* Syrupus e meconio — 113
erratici — — — 113
ribis nigri — — — 112

Syrupus roſæ — — — — 114
rubi idæi — — — 112
ſpinæ cervinæ — — — 114
ſucci limonis — — — 112
tolutanus, *vice* Syrupi balſamici — — 115
violæ — — — — 115
zingiberis — — — 116

T.

Teſtarum oſtreorum præparatio — — — 20
Tinctura aloës — — — 91
compoſita, *olim* Elixir aloës — — 91
aſæ fœtidæ, *olim* Tinctura fœtida — — 92
balſami peruviani — — — 92
tolutani — — 92
benzoës compoſita, *olim* Balſamum traumaticum 93
cantharidis — — — 93
cardamomi — — — 93
compoſita, *olim* Tinctura ſtomachica 94
caſcarillæ — — — — 94
caſtorei — — — 95
catechu, *olim* Tinctura japonica — 95
cinnamomi — — — 95
compoſita, *olim* Tinctura aromatica — 96
colombæ — — — 96
corticis aurantii — — — 96
peruviani — — — 97
compoſita — — 97
ferri muriati, *vice* Tincturæ martis in ſpiritu ſalis 98

Tinctura galbani — — — — 98
gentianæ compoſita, *olim* Tinctura amara — 98
guaiaci, *olim* Tinctura guaiacina volatilis — 99
hellebori nigri, *olim* Tinctura melampodii — 99
jalapii — — — 99
lavendulæ compoſita, *olim* Spiritus lavendulæ compoſitus — 100
myrrhæ — — — — 100
opii, *vice* Tincturæ thebaïcæ — — 100
camphorata, *vice* Elixir paregorici — 101
rhabarbari — — — 101
compoſita — — — 102
ſabinæ compoſita, *olim* Elixir myrrhæ compoſitum 102
ſcillæ — — — — 103
ſennæ — — — 103
ſerpentariæ — — — 103
valerianæ — — — — 104
volatilis — — — 104
Trochiſci amyli, *olim* Trochiſci bechici albi — — 127
e creta, *olim* Tabellæ cardialgicæ — — 129
glycyrrhizæ, *olim* Trochiſci bechici nigri — 127
e magneſia — — — 129
e nitro — — — — 128
e ſulphure — — — 128
Tutiæ præparatio — — — 20

V.

Vinum aloës, *olim* Tinctura ſacra — — 88
antimonii — — — 88
tartariſati — — — 89

Vinum

Vinum ferri, *olim* Vinum chalybeatum — — 89
ipecacuanhæ — — — 89
rhabarbari, *olim* Tinctura rhabarbari vinoſa — 90
Unguentum adipis ſuillæ, *olim* Unguentum ſimplex — 145
cantharidis, *vice* Unguenti ad veſicatoria — 146
ceræ, *olim* Unguentum album — — 146
ceruſſæ acetatæ, *olim* Unguentum ſaturninum 147
elemi — — — 147
hellebori albi — — — 148
hydrargyri fortius, *vice* Unguenti cœrulei fortioris — 148
mitius, *vice* Unguenti cœrulei mitioris — 148
hydrargyri nitrati — — — 149
calcis hydrargyri albæ, *olim* Unguentum e mercurio præcipitato 145
picis — — — 149
reſinæ flavæ, *olim* Unguentum baſilicum flavum — 149
ſambuci — — — 150
ſpermatis ceti, *olim* Linimentum album — 150
ſulphuris — — — 150
tutiæ — — — — 151

Z.

Zincum calcinatum, *vulgo* Flores zinci — — 66
vitriolatum purificatum, *vice* Salis vitrioli — 66

E R R A T A.

P. 66.	l. 7.	*Pro* cribum	*lege*	cribrum.
81.	13.	ſingularum		ſingulorum.
129.	10.	calcinatæ		uſtæ.
135.	4.	unciam		libram.
151.	3.	linimenti ceræ albæ		Unguenti ſpermatis ceti.
157.	2.	albi		album.
160.	7.	Unguenti		Unguentum.
164.	4.	linimentum ceræ albæ		Unguentum ſpermatis ceti.

E R R A T A.

P. 66.	l. 7.	*Pro* cribum	*lege* cribrum.
81.	13.	ſingularum	ſingulorum.
129.	10.	calcinatæ	uſtæ.
165.	5.	pulvis ex	pilulæ ex.
167.	9.	alba	albæ.